BnF Gallica

Liber usualis officii pro dominicis et festis I vel II classis : cum cantu gregoriano : ex editione Vaticana adamussim [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Église catholique. Auteur du texte. Liber usualis officii pro dominicis et festis I vel II classis : cum cantu gregoriano : ex editione Vaticana adamussim excerpto. 1913.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

LIBER USUALIS OFFICII

N° 751

DON 1996001871

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

LIBER USUALIS

OFFICII

PRO DOMINICIS ET FESTIS I. VEL II. CLASSIS

CUM CANTU GREGORIANO

EX EDITIONE VATICANA ADAMUSSIM EXCERPTO

TYPIS SOCIETATIS S. JOANNIS EVANG.

DESCLÉE & SOCII

S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi

ROMAE, TORNACI

Concordat cum originali -- Imprimi potest.

Tornaci, die 18 Aprilis 1913.

VICT. DUREZ, Vic. Gen.

DECRETUM

super editione typica Antiphonalis Sacr. Ecclesiae Romanae pro diurnis Horis.

ANTIPHONALE diurnum Sacrosanctae Ecclesiae Romanae, ad normam Constitutionis Apostolicae « *Divino afflatu* » diei I Novembris MCMXI iuxta novum psalterii cursum diligenter dispositum, typis Vaticanis nunc demum feliciter prodiit. Cum autem cantum gregorianum exhibeat vel a Patribus acceptum vel, ubi opus erat, eodem stylo concinnatum iuxta Apostolicas Litteras Sanctissimi Domini nostri Pii divina Providentia Papae X Motu proprio datas die XXV Aprilis MCMIV, Sacra Rituum Congregatio hanc ipsam editionem uti typicam ab omnibus Romanae Ecclesiae ritu utentibus habendam esse declarat, atque decernit ut in posterum melodiae gregorianae in futuris editionibus contentae, praedictae typicae editioni sint conformandae, quin derogetur ipsius Sacrae Rituum Congregationis decretis datis diebus XI Aprilis MCMXI, n. 4263 *super editione Vaticana eiusque reproductione quoad libros liturgicos gregorianos* et VIII Iulii MCMXII *circa modulandas monosyllabas vel hebraicas voces in lectionibus, versiculis et psalmis.* Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die VIII Decembr. 1912.

Fr. S. CARDINALIS MARTINELLI
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS, *Praefectus.*

L. † S.

† PETRUS LA FONTAINE, EPISCOPUS CHARYSTIEN.
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS, *Secretarius.*

Duo Decreta, quibus non derogatur per typicam Antiphonalis Romani editionem, hic addere in gratiam Lectoris Editoribus visum est.

DECRETUM

seu declaratio super editione Vaticana ejusque reproductione quoad libros liturgicos gregorianos.

Cum postulatum fuerit, an Episcopi possint propriam approbationem donare libris cantus gregoriani, melodias Vaticanae editionis adamussim reproductas continentibus, sed cum signorum rhythmicorum indicatione, privata auctoritate additorum?

Sacra Rituum Congregatio, ad majorem declarationem Decreti n. 4259, 25 Januarii vertentis anni, respondendum censuit:

Editionibus in subsidium scholarum cantorum, signis rhythmicis, uti vocant, privata auctoritate ornatis, poterunt Ordinarii, in sua quisque Dioecesi, apponere *Imprimatur*, dummodo constet, cetera, quae in Decretis Sacrae Rituum Congregationis injuncta sunt, quoad cantus gregoriani restaurationem, fuisse servata.

Quam resolutionem Sanctissimo Domino nostro Pio Papae X, per Sacrorum Rituum Congregationis Secretarium relatam, Sanctitas Sua ratam habuit et probavit.

Die 11 Aprilis 1911. (n. 4263. Vol. VI., p. 114. Decret. authent. S. R. C.)

DECRETUM

circa modulandas monosyllabas vel hebraicas voces in lectionibus, versiculis et psalmis.

A quibusdam cantus gregoriani magistris Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione expositum fuit; nimirum:

An in cantandis Lectionibus et Versiculis, praesertim vero in Psalmorum mediantibus ad asteriscum, quando vel dictio monosyllaba vel hebraica vox occurrit, immutari possit clausula, vel cantilena proferri sub modulatione consueta?

Et Sacra eadem Congregatio, approbante Sanctissimo Domino nostro Pio Papa X, rescribere statuit: *Affirmative ad utrumque.*

Die 8 Julii 1912.

Fr. S. Card. Martinelli, *S. R. C. Praefectus.*

L. † S.

† Petrus La Fontaine, Episc. Charystien., *Secretarius.*

(Acta Apost. Sedis, Vol. IV., p. 539).

MONITUM EDITORUM.

Hic libellus noster, quod attinet ad Vespertini Officii cantus, qui quidem in eo praecipuam partem efficiunt, plane *Libro Usuali Missae* respondet. Ordo tamen aliquantulum differt, quippe qui ipsius Dominicae Officio hic accommodari debuerit, cum, paucis exceptis, tantum Dominica die fideles *Libro Usuali Officii* uti debeant. Primo igitur invenient Vesperas et Completorium cujuslibet Dominicae per annum, Festorum primae et secundae classis, omniumque fere aliorum quae Dominica die celebrare licet; dein, sive in Communi sive in Proprio Sanctorum, antiphonam, versum orationemque Festorum inferioris ritus quorum commemoratio in Vesperis Dominicae haberi potest. Attamen quotiescumque Officium cujuslibet minoris Festi propria quaedam habebat, satius esse duximus, Ecclesiarum gratia quae Festum istud, sub ritu superiore, celebrare possunt, ea post ipsam commemorationem collocare. Qua ratione speramus nos, huic operi nostro quod usum maxime respicit proprium suum sedulo servantes, communibus singularum Ecclesiarum utilitatibus satis providisse. Hinc etiam, addito tantum pro ferialibus psalmis supplemento,[1] continet unus hic liber cuncta quae pertinent ad omnes fere solemnitates in hebdomade occurrentes in quibus Dominicae psalmi non dicuntur. Sed et adhuc hymnos et psalmos minorum Horarum uniuscujusque Dominicae Festique majoris et Officium pro Defunctis, et preces pro Exsequiis continet *Liber Usualis Officii* qui collectione hymnorum carminumque concluditur quibus in processionibus et Sanctissimi Sacramenti benedictione utitur Ecclesia. In appendice tandem psalmi tam Vesperae quam Completorii Dominicae praecipuarumque solemnitatum juxta gregorianos octo tonos accurate dispositi sunt, verborum litteris ita distinctis, ut omnibus clausulis uniuscujusque mediationis et terminationis vocabula facile accommodari possint.

---

[1] N° 755 *Psalmi Feriales cum Antiphonis ad Vesperas et Completorium.*

INDEX GENERALIS.

Toni Communes Officii 1
Hymni et Psalmi ad Horas minores pro Dominicis et Festis . . . 29
Dominica ad Vesperas 38
Dominica ad Completorium 49
Psalmi Vespertini pro diversitate Festorum dicendi 67
Proprium de Tempore 72
Commune Sanctorum. 193
Proprium Sanctorum 265
Exsequiae et Officium pro Defunctis 461
Officia propria pro aliquibus locis 510
Varii Cantus usitati ad Processionem et Benedictionem SS. Sacramenti. 1*
Appendix . . . . (1)

CANTUS ORDINARII OFFICII.

TONI COMMUNES.

In principio Horarum.

1. Tonus festivus, Deus in adjutórium. *Require ad Vesperas*, 38.
2. Tonus simplex. Require ad Completorium, 50.
3. Tonus solemnior. Require ad Vesperas, 38.

Octo Toni Psalmorum.

Psalmus quilibet intonandus est a Cantore cum initio proprii Toni, ad omnes Horas, etiam in Officio pro Defunctis. Versiculi sequentes incipiuntur in chorda tenoris.

Si duo vel plures Psalmi, vel plures ejus[illegible] Psalmi divisiones substant eidem Antiphonae, et dicendi sunt cum di[illegible] *[illegible]loria Patri*, intonatio rursus fieri debet a Cantore in initio cujusque P[illegible] vel divisionis. Sed si di[illegible]untur sub eodem *Gloria Patri*, non fit nova inton[illegible]io.

Canticis ex Evangelio, *Benedictus*, *Magnificat*, *Nu[illegible] di[illegible]ittis*, inceptio fit ad singulos versus, etiam in Officio pro Defunctis.

Pro Canticis *Magnificat* et *Benedictus*, in singulis Tonis, antiqui utebantur quotidie modulatione solemni, nempe magis ornata, quae secundum usum nunc communiorem, usurpari potest saltem in Festis majoribus, seu primae vel secundae classis.

Primus Tonus.



PRimus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic

D D *alio modo ad libitum.*

medi- á-tur : * atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.

[1] In omnibus Tonis Psalmorum flexa fit deprimendo ultimam syllabam ac etiam penul-

Aliae Differentiae.



Atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur. Atque sic finí-



tur. Atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur. Atque sic



fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.

(Loco Differentiae g 2 *potest ad libitum usurpari Diff.* g; *et pro Differentia* a 3, *Diff.* a 2.)



M Agní- fi-cat * ánima ... Et exsultá-vit spí-ri-tus



mé- us * in Dé- o salutári méo.

Vide infra Mediationem solemnem pro Cantico Magnificat *in majoribus Festis.*

Exempla Mediationis.



in tó-to	cór-	de	mé-		o.[1]
	pú- e-	ri	Dó-	mi-	num.
confirmátum	ést	cor	é-		jus.
Dómi-	nus	ex	Sí-		on.
pro-pi-ti-	á-	ti-	o		est.
mí-hi	má- gna	qui	pót-	ens	est.

Mediatio fit eodem modo in Tono sexto antiquo.

timam si non sit acuta. Attamen ubi magis placuerit, fieri potest in recta voce, cum aliquali pausa. In monosyllaba vel hebraica dictione flexa fit eodem modo quo supra, vel tantum sustinendo vocem in tenore, cum aliquantula pausa.

Exempla Terminationis.



sé- de a déx- tris mé- is.
in saé- cu- lum saé- cu- li.
lu- cí- fe- rum gé- nu- i te.
pro- té- ctor e- ó- rum est.



sé- de a déx- tris mé- is.
in saé- cu- lum saé- cu- li.
lu- cí- fe- rum gé- nu- i te.
pro- té- ctor e- ó- rum est.

Tonus solemnis ad Magnificat.



2. Et ex- sultá- vit spí-ri- tus mé- us.

Vel ad libitum :



2. Et ex- sultávit spí- ri- tus mé- us.
3. Qui- a respéxit humilitá- tem an- cíl- lae sú- ae.
4. Qui- a fécit míhi má- gna qui pót- ens est.
5. Et mi- sericórdia éjus ’ a progéni- e in pro- gé- ni- es.
6. Fé- cit poténtiam in brá- chi- o sú- o.
7. De- pó- suit pot- én- tes de sé- de.
8. E- su- riéntes im- plé- vit bó- nis.
9. Sus- cé- pit Israel pú- e- rum sú- um.
10. Sic- ut locútus est ad pá- tres nó- stros.
11. Gló- ri- a Pá- tri, et Fí- li- o.
12. Sic- ut érat in princípio ’ et nunc, et sem- per.

Secundus Tonus.



S Ecúndus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et

Finalis unica D *vel* A



sic medi- á-tur : * atque sic finí-tur. atque sic finí-tur.



M Agní- ficat * ánima mé- a Dómi-num. Et exsul-



tá-vit spí-ri-tus mé- us * in Dé- o salutári méo.

Exempla Mediationis. [1]



A / B

in tóto córde	mé-	o.			
púeri	Dómi-	num.			
Dómine	Dá-	vid.		Dómine Da-	vid.
Je-	rú- sa-	lem.		Jerúsa-	lem
propitiáti-	o	est.	*vel :*	propitiátio	est.
qui	pót-ens	est.		qui pótens	est.
mandávit	de	te.		mandávit de	te.

Mediatio fit eodem modo in Tono quinto et octavo.

[1] Ex decreto S. R. C. 8 Julii 1912 quando in Lectionibus et Versiculis et in Psalmorum mediationibus monosyllaba vel hebraica dictio occurrit, potest ad libitum immutari clausula (B), vel proferri sub modulatione consueta (A).

Exempla Terminationis.



sé- de	a	déx-	tris	mé-		is.
in	saé-	cu-	lum	saé-cu-		li.
		gé-	nu-	i		te.
pro-	té-	ctor	e-	ó-	rum	est.

Tonus solemnis ad Magnificat.



2.	Et	ex-sul-	tá- vit		spí-	ri-	tus	mé-		us.
3.	Qui-	a re-	spéxit	humili-						
				tátem	an-	cíl-	lae	sú-		ae.
4.	Qui-	a fé-	cit míhi		má-	gna	qui	pót-	ens	est.
5.	Et	mi-se-	ricórdia éjus ’							
				a progéni-	e	in	pro-	gé-	ni-	es.
6.	Fé-	cit pot-	éntiam in		brá-	chi-	o	sú-		o.
7.	De-	pó-su-	it pot-		én-	tes	de	sé-		de.
8.	E-	su-ri-	éntes		im-	plé-	vit	bó-		nis.
9.	Sus-	cé-pit	Israel		pú-	e-	rum	sú-		um.
10.	Sic-	ut lo-	cútus est		ad	pá-	tres	nó-		stros.
11.	Gló-	ri- a			Pá-	tri,	et	Fí-	li-	o.
12.	Sic-	ut é-	rat in princípio,’		et	nunc,	et	sem-		per.

Tertius Tonus.



TErti- us Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic



medi- á- tur : * atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.



Atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.



M Agní- fi-cat * ánima ... Et exsultá-vit spí-ri-tus



mé- us * in Dé- o salutári méo.

Exempla Mediationis.



in tó-to	cór-		de		mé-	o.
	pú-	e-	ri	Dó-	mi-	num.
confirmátum	ést		cor		é-	jus.
Dómi-	nus		ex		Sí-	on.
pro-pi-ti-	á-		ti-		o	est.
mí-hi	má-gna		qui	pót-	ens	est.

Exempla Terminationis.



sé-	de	a	déx-	tris	mé-		is.
	in	saé-	cu-	lum	saé-	cu-	li.
			gé-	nu-	i		te.
	pro-	té-	ctor	e-	ó-	rum	est.



sé- de a déx- tris mé- is.
in saé- cu- lum saé- cu- li.
gé- nu- i te.
pro- té- ctor e- ó- rum est.

Tonus solemnis ad Magnificat.



2. Et ex- sultávit spí- ri- tus mé- us.
3. Qui-a respéxit humili- tátem an- cíl- lae sú- ae.
4. Qui-a fécit míhi má- gna qui pót-ens est.
5. Et mi- sericórdia éjus ’ a progénie in pro- gé- ni- es.
6. Fé- cit poténtiam in brá- chi- o sú- o
7. De-pó- suit pot- én- tes de sé- de.
8. E- su- riéntes im- plé- vit bó- nis.
9. Suscé- pit Israel pú- e- rum sú- um.
10. Sic- ut locútus est ad pá- tres nó- stros.
11. Gló-ri- a Pá- tri, et Fí- li- o.
12. Sic- ut érat in princípio,’

Quartus Tonus.



Q Uártus Tó-nus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic



me-di-á-tur: * atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.

Altera Positio ejusdem Toni.



Quártus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic me-



di- á-tur : * atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.



vel : Atque sic fi-ní-tur.



M Agní- fi-cat * ánima ... Et exsultá-vit spí-ri-tus



mé- us * in Dé- o salutári méo.

Exempla Mediationis.



in tóto	cór-	de mé-	o.						
pú-	e-	ri Dómi-	num.						
Dó-	mi-	ne Dá-	vid.		Dómi-		ne Da-	vid.
	sunt	Je- rú- sa-	lem.			Je-	rú- sa-	lem.
propiti-	á-	ti- o	est.	*vel :*	propiti-	á-	ti- o	est.
má-	gna	qui pót-ens	est.		mágna	qui	pótens	est.
man-dá-	vit de		te.		mandá-		vit de	te.

Exempla Terminationis.



sé de	a déx-	tris		mé-	is.
et in	saé- cu-	lum	saé-	cu-	li.
lu- cí- fe-	rum gé-	nu-		i	te.
pro-	té- ctor	e-	ó-	rum	est.



sé- de	a déx-	tris	mé-		is.
et in	saé- cu-	lum	saé-	cu-	li.
lu- cí- fe-	rum gé-	nu-	i		te.
pro-	té- ctor	e-	ó-	rum	est.

Tonus solemnis ad Magnificat.



2. Et ex-	sultávit	spí-	ri-	tus	mé-		us.
3. Qui-a	respéxit humilitátem	an-	cíl-	lae	sú-		ae.
4. Qui-a	fécit míhi	má-	gna	qui	pót-	ens	est.
5. Et mi-	sericórdia éjus ’ a progéni-	e	in	pro-	gé-	ni-	es.
6. Fé- cit	poténtiam in	brá-	chi-	o	sú-		o.
7. Depó-	suit pot-	én-	tes	de	sé-		de.
8. E- su-	riéntes	im-	plé-	vit	bó-		nis.
9. Suscé-	pit Israel	pú-	e-	rum	sú-		um.
10. Sic- ut	locútus est	ad	pá-	tres	nó-		stros.
11. Glóri-	a	Pá-	tri,	et	Fí-	li-	o.
12. Sic- ut	érat in princípio,’	et	nunc,	et	sem-		per.

Quintus Tonus.



QUíntus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic

Finalis unica. a



medi- átur : * atque sic fi-ní-tur.



MAgní-fi-cat * ánima mé- a Dómi-num. Et exsul-



tá-vit spí-ri-tus mé- us * in Dé- o salutári méo.

Mediatio fit ut in Tono 2, 4.

Exempla Terminationis.



sé-de	a	déx-	tris	mé-		is.
	in	saé- cu-	lum	saé-	cu-	li.
		pé- dum	tu-	ó-		rum.
Is-	ra-	él	in	Dó-	mi-	no.
ór-	di-	nem	Mel-	chí-	se-	dech.
su- stí-	nu-	i	te	Dó-	mi-	ne.
		gé-	nu-	i		te.

Tonus solemnis ad Magnificat.



2. Et ex- sul-	tá-vit spíri-	tus	mé-		us.
3. Qui-a re-	spéxit humilitátem ancíl-	lae	sú-		ae.
4. Qui-a fé-	cit míhi mágna	qui	pót-	ens	est.
5. Et mi-se-	ricórdia éjus' a progénie in	pro-	gé-	ni-	es.
6. Fé- cit pot-	éntiam in bráchi-	o	sú-		o.
7. De- pó- su-	it poténtes	de	sé-		de.
8. E- su- ri-	éntes implé-	vit	bó-		nis.
9. Sus-cé- pit	Israel púe-	rum	sú-		um.
10. Sic- ut lo-	cútus est ad pá-	tres	nó-		stros.
11. Gló-ri- a	Pátri,	et	Fí-	li-	o.
12. Sic- ut é-	rat in princípio,' et nunc,	et	sem-		per.

Sextus Tonus.



SExtus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic

vel alio modo *Finalis unica.* F (C)



medi- á-tur : * [et sic medi- á-tur : *] atque sic finí- tur.



MAgní- ficat * ánima mé- a Dómi-num. Et exsultá-

vel alio modo

vit spí-ri-tus mé- us * [spí-ri-tus mé- us *] in Dé- o salutári méo.

Mediatio fit ut in 1. Tono, 2., vel juxta recentiorem usum, ut sequitur :

Exempla Mediationis recentioris.



in tóto	cór-	de	mé-	o.						
pú-	e-	ri	Dó-mi-	num.						
Dó-	mi-	ne	Dá-	vid.		Dómine	Da-	vid.		
	sunt	Je-	rú- sa-	lem.		Jerú-	sa-	lem.		
propiti-.	á-	ti-	o	est.	*vel* :	propitiáti-	o	est.		
má-	gna	qui	pót-ens	est.		mágna qui	pót-ens	est.		
man-	dá-	vit	de	te.		mandávit	de	te.		

Exempla Terminationis.



séde	a	déx-	tris	mé-		is.
in	saé-cu-	lum	saé-	cu-		li.
		gé-	nu-	i		te.
pro-	té-	ctor	e-	ó-	rum	est.

Mediatio solemnis ad Magnificat *fit ut in 1. Tono*, 3.

Septimus Tonus.



S Eptimus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et



sic medi- á-tur : * atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur



Atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur. Atque sic fi-ní-tur.



MAgní- fi-cat : * ánima ... Et exsultá-vit spí-ri-tus



mé- us * in Dé- o salutári méo.

Exempla Mediationis.



in tó-to cór- de mé- o.
pú- e- ri Dó- mi- num.
confirmá- tum ést cor é- jus.
Dó- mi- nus ex Sí- on.
pro-pi- ti- á- ti- o est.
mí- hi má- gna qui pót- ens est.

Exempla Terminationis.



sé-de a déx- tris mé- is.
et in saé-cu- lum saé- cu- li
pé- dum tu- ó- rum.
Is-ra- él in Dó- mi- no.
ór-di- nem Mel- chí- se- dech.
su-stí- nu- i te Dó- mi- ne.
gé- nu- i te.

Tonus solemnis ad Magnificat.

2. Et ex-	sultávit	spí-	ri-	tus		mé-	us.
3. Qui-a	respéxit humili-tátem an-	cíl-		lae		sú-	ae.
4. Qui-a	fé-cit míhi	má-	gna	qui	pót-	ens	est.
5. Et mi-	sericórdia éjus ' a progénie	in		pro-	gé-	ni-	es.
6. Fé-cit	poténtiam in	brá-	chi-	o		sú-	o.
7. Depó-	suit pot-	én-	tes	de		sé-	de.
8. E- su-	riéntes im-	plé-		vit		bó-	nis.
9. Suscé-	pit Israel	pú-	e-	rum		sú-	um.
10. Sic- ut	locútus est ad	pá-		tres		nó-	stros.
11. Glóri-	a	Pá-	tri,	et	Fí-	li-	o.
12. Sic- ut	é-rat in princí-pio, ' et	nunc,		et		sem-	per.

Octavus Tonus.



O-ctavus Tónus sic incí-pi-tur, sic flécti-tur, † et sic



medi- á-tur : * atque sic finí-tur. Atque sic finí-tur.



vel : Atque sic finí-tur.



Mediatio fit ut in Tono 2. vel 5, 4.

Exempla Terminationis.





Mediatio solemnis Toni VIII.

Haec modulatio omnino similis est illius Toni 2., 5.

Tonus Peregrinus.

Hic Tonus adhibetur tantum pro Psalmo In éxitu Israel *quando cantatur in Vesperis Dominicae, et aliquoties pro Psalmo* Laudáte púeri, *ad Vesperas.*

In hoc Tono Mediatio incipitur in qualicumque syllaba secundo loco (A), *vel ad libitum tertio loco* (B) *occurrente ante ultimum accentum.*

A



I N é-xi-tu Isra- el de Aegýpto, * dómus Jácob...

Vel ad libitum. B



... In éxi-tu Isra- el de Aegýpto, * dómus Jácob de pópulo

vel



bárba-ro : Fácta est Judaé- a sancti-fi-cá- ti- o é-jus : * sancti-



fi-cá- ti- o é-jus : * Isra- el pot-éstas é-jus.

Flexa



Mánus



hábent,' et non palpábunt : † pédes... etc.



L Audá-te pú- e-ri Dóminum : * laudá-te... Sit nómen



Dómi-ni bene-díctum * ex hoc nunc... *Vel ut supra ad libitum.*

Exempla Mediationis.

A B



máre ví- dit et fú- git.
qui fá- ci- unt é- a.
dó- mu- i Is- ra- el.
Dó- mi- nus su-per vos.

vel : { dómu- i Is- ra- el.
Dó-mi- nus su-per vos.

Exempla Terminationis.



con- vér- sus est re- trór- sum.
et pro- té- ctor e- ó- rum est.
dó- mu- i A- a- ron.

Tonus Capituli.



MI-sit Heródes rex mánus, ut afflíge-ret quósdam

Flexa. *Metrum.*



de Ecclé-si- a. Occí-dit autem Jacóbum frátrem Jo- án-



nis gládi- o. Vídens autem qui- a placé-ret Judaé-is, ap-

Punctum.



pósu- it ut apprehénde-ret et Pétrum. ℟. Dé-o grá-ti- as.

Metrum in monosyllaba vel hebraica dictione.

A B



qui mit- téndus est. | *vel:* | qui mit- tén- dus est.
Dó-mi- nus Já- cob. | | Dó-mi- nus Ja- cob.
é- jus Em- mánu- el. | | é-jus Em- má- nu- el.
quae fé- ci- mus nos. | | quae fé- ci- mus nos.

Omittitur flexa si textus brevior sit vel alio modo non permittat.

Punctum non mutatur ad vocem monosyllabam vel hebraicam.



... súper te órta est. ... saecu-ló-rum. Amen.

Si occurrerit interrogativum, cantatur ut infra; sed si venerit in fine servatur tonus puncti.



Quis est hic, et laudábimus é- um?

Toni Versiculorum.

1. In Festis et Dominicis ad omnes Horas post Hymnum aut Responsorium breve.



℣. Di-rigá-tur Dómi-ne o-rá-ti- o mé- a.
℟. Sicut incénsum in conspéctu tú- o.

Vel juxta recentiorem usum:



℣. Di-rígá-tur Dómi-ne o-rá-ti- o mé- a.
℟. Sicut incénsum in conspéctu tú- o.

2. In aliis casibus.

Cum supervenienti.



℣. Digná-re me laudá-re te Vírgo sacrá-ta. ... Dé- i Génitrix
℟. Da míhi virtútem contra hóstes tú- os.

Si in fine occurrat vox monosyllaba vel hebraica indeclinabilis :



Dómi- ne su-per vos.
sperá-vi- mus in te.
in Je- rú-sa- lem.
praevé- ni- et te.
Jé- sus.

vel :

Dómi- ne su- per vos.
spe- rá- vi- mus in te.
in Je- rú- sa- lem.
praevé- ni-et te.
Je- sus.

Vox Allelúia *in fine Versiculi semper tractanda est latino modo.*

In quibusdam Festis solemnioribus, ℣. *et* ℟. *cantantur ad Vesperas in tono magis ornato, ut notatur propriis locis.*

In Officio Defunctorum ad Nocturnos, Vesperas et Laudes post Psalmos, Versiculi cantantur in tono speciali, ut notatur propriis locis.

Toni Orationum.

1. Tonus Festivus.

Hic tonus servatur in Dominicis et Festis ad Orationem principalem et ad Orationes Suffragiorum et Commemorationum.



D Omi-nus vo-bíscum. ℟. Et cum spí-ri-tu tú- o.



O -rémus. Préces nóstras, quaésumus Dómine, clemén-

Metrum. *Flexa.*



ter exáudi : atque a pecca-tó-rum víncu-lis abso-lú-tos,



ab ómni nos adversi-tá-te custódi. Per [e- úmdem] Dómi-

Flexa.



num nóstrum Jésum Chrístum Fí-li- um tú-um : qui té-cum



ví-vit et régnat in uni- tá-te [e-júsdem] Spí-ri-tus Sáncti
Metrum.



Dé- us, per ómni- a saécu- la saecu-ló-rum. ℟. Amen.



Alia conclusio : Qui ví-vis et régnas cum Dé- o Pátre [*vel* Qui
Metrum.



técum ví-vit et régnat] in uni-tá-te Spí-ri-tus Sáncti Dé- us, *etc.*

Exempla Metri. *Exempla Flexae.*



pi- e- tá- te pro- sé-que- re : ... per- cé- pi- mus
mo- ri- én do con- féssi sunt : ... quae ré- cta sunt
vel : con-fés-si sunt : ...

In ipsa Oratione fit primo metrum, deinde flexa. In conclusione vero prius flexa, deinde metrum. Metrum in Oratione fit plerumque ubi in textu habetur duplex punctum ; flexa, ubi habetur punctum cum virgula, vel si non adsit, ad primam virgulam post metrum, si permittit sensus.

Advertendum est verba Jésum Christum Filium túum, *aliquando in fine Orationis posita, pertinere ad corpus Orationis, ut in Festo et in Octava S. Stephani. Conclusio tunc incipit ad verba* Qui técum.

(Diligenter notandum est, signa †, *, *Orationibus interjecta, non posita esse pro Tono festivo supra descripto, sed pro Tonis antiquis ad libitum qui infra traduntur. Porro praefata signa etsi aliquando, non semper concordant cum divisionibus istius Toni festivi.)*

2. Tonus Ferialis.

Oratio Toni ferialis dicitur in voce aequali, cum pausa tantum et respiratione ubi alias fieret metrum et flexa, et in fine Orationis et conclusionis penultima syllaba declinatur ad semiditonum.

Tonus ferialis adhibetur ad Orationes quae dicuntur post Antiphonas B. M. V. in fine Officii. Inservit etiam pro Orationibus in Officio vel Exsequiis Defunctorum quando cum minori clausula dicuntur, et pro aliis hujusmodi.

Toni antiqui ad libitum.

a) Tonus Solemnis.

Omnes Orationes ad Vesperas cantari possunt etiam in Tono sequenti, ex antiqua traditione accepto.

Metrum.



in uni-tá-te Spí-ri-tus Sáncti Dé-us, per ómni- a saécu-la



saecu-ló-rum. ℟. Amen. *Alia conclusio :* Qui ví-vis et régnas



cum Dé- o Pátre [*vel* Qui técum ví-vit et régnat] in uni-tá-te



Spí- ri-tus Sáncti Dé- us, *etc.*

Exempla Flexae.



pré- ci-bus nóstris ac-cómmo- da.
af- flí- gi- mur.
confés- si sunt.
vel : con- fés-si sunt.

Exempla Puncti.



ve-tústa sér- vi- tus té- net.
pérfru- i lae- tí- ti- a.
di- gná-tus es.
vel : di- gná-tus es.

In Orat. S. Stephani. *Punctum.* *Conclusio.*



Jésum Chrístum Fí- li- um tú- um. Qui técum ví-vit et régnat...

In ipsa Oratione fit flexa tantum, in fine primae distinctionis.

Post flexam, et post pausam quamlibet, tenor non statim, sed mediante unius toni intervallo, resumi debet.

Si Oratio sit solito longior, punctum fieri potest in ipso corpore Orationis semel vel pluries, prout fert textus, sed ita ut inter punctum et punctum fiat semper flexa.

b) Tonus simplex.

Orationes ad Horas minores et Completorium, Orationes post Antiphonam B. M. V. in fine Officii, et ceterae Orationes in quibuscumque Functionibus dicendae, cantari possunt in Tono sequenti :



Alia conclusio.



saécu-la saecu-lórum. ℟. Amen. Qui ví-vis et régnas cum



Dé-o Pátre [*vel* Qui técum ví-vit et regnat] in uni-tá-te Spí-



ri-tus Sáncti Dé-us, * per ómni-a...

Conclusio brevior.



Per Chrístum Dóminum nóstrum. ℟. Amen.

Exempla Flexae. *Exempla Metri.*



concé-de lae- tí- ti- am. subsí- di- a cón-fe- rat.
con- fés-si sunt. praé- sta quaésu- mus.
di- gnátus es ad pro- te- géndum nos.
vel : di- gná- tus es. *vel:* pro-te- gén- dum nos.

Punctum in monosyllaba.



redimé-re digná-tus es. *vel :* digná-tus es. *vel :* digná-tus es.

Ante ℟. Amen, *punctum semper fieri debet in semiditono, etiam si desit conclusio proprie dicta, ut in Oratione* Déus qui salútis aetérnae, *quando post Ant.* Alma Redemptóris *dicitur.*

Flexa regulariter fieri debet in fine primae distinctionis; omittitur tantum quando Oratio est brevior. Metrum numquam omittendum est.

Nota Orationes his signis muniri quae Tonis antiquis conveniunt. Scilicet ad signum †, *debet fieri flexa Toni simplicis; ad* *, *metrum. Si deest signum* †, *locus non est flexae, quae omittenda est.*

In Tono solemni, flexa fit ad signum †; *ad signum* *, *pausa tantum. Si desit* †, *flexa fit ad* *.

Toni ℣. « Benedicamus Domino. »

I. — In Festis Solemnibus.

In I. Vesperis.

2.





In II. Vesperis.

6.



Vel alio modo :

5.







II. — In Festis Duplicibus.

In I. Vesperis.

2.

B Enedi- cá- mus Dó- mino.



℟. Dé- o grá- ti- as.

In II. Vesperis.

8.



B E- nedi-cá- mus Dómino.



℟. Dé- o grá- ti- as.

III. — In Vigilia Epiph., in Dom. infra Oct. Nativitatis, Epiphaniae et Corporis Christi.

2.



B Enedi-cámus Dó- mino. ℟. Dé- o grá- ti- as.

IV. — In Festis B. Mariae Virginis.

In Festis B. M. V. cantatur Benedicámus Dómino *ut in aliis solemnibus Festis vel ut sequitur :*

1.



B E-nedi-cámus Dó- mino.



℟. Dé- o grá-ti- as.

V. — In Dominicis per annum

et in Dom. Septuagesimae, Sexagesimae et Quinquagesimae.

1. B



Enedi-cámus Dó- mino.



℟. Dé- o grá- ti- as.

VIII. — In Dominicis Adventus et Quadragesimae.

6. B



Enedi-cá-mus Dó- mi-no.



℟. Dé- o grá- ti- as.

IX. — Tempore Paschali.

(Quando Officium fit de Tempore).

7. B

Enedi-cámus Dó- mino.



℟. Dé- o grá- ti-as.

Ad Tertiam ante Missam Pontificalem ℣. Benedicâmus Dômino *cantatur sub uno ex tonis supra scriptis. Possunt etiam adhiberi Toni sequentes.*





Hymni et Psalmi ad Horas Minores pro Dominicis et Festis.

AD PRIMAM.

Hymnus.

JAM lúcis órto sídere,
Déum precémur súpplices,
Ut in diúrnis áctibus,
Nos sérvet a nocéntibus.

Línguam refraénans témperet,
Ne lítis hórror ínsonet :
Vísum fovéndo cóntegat,
Ne vanitátes háuriat.

Sint púra córdis íntima,
Absístat et vecórdia :
Cárnis térat supérbiam
Pótus cibíque párcitas.

Ut cum díes abscésserit,
Noctémque sors redúxerit,
Múndi per abstinéntiam
Ipsi canámus glóriam.

Déo Pátri sit glória,
Ejúsque sóli Fílio,
Cum Spíritu Paráclito,
Nunc et per ómne saéculum. Amen.

Psalmus 117.

COnfitémini Dómino quóniam bónus : * quóniam in saéculum misericórdia éjus.

Dícat nunc Israel quóniam bónus : * quóniam in saéculum misericórdia éjus.

Dícat nunc dómus Aaron : * quóniam in saéculum misericórdia éjus.

Dícant nunc qui tíment Dóminum : * quóniam in saéculum misericórdia éjus.

De tribulatióne invocávi Dóminum : * et exaudívit me in latitúdine Dóminus.

Dóminus míhi adjútor : * non timébo quid fáciat míhi hómo.

Dóminus míhi adjútor : * et égo despíciam inimícos méos.

Bónum est confídere in Dómino, * quam confídere in hómine.

Bónum est speráre in Dómino, * quam speráre in princípibus.

Omnes géntes circuiérunt me : * et in nómine Dómini quia últus sum in éos.

Circumdántes circumdedérunt me: * et in nómine Dómini quia últus sum in éos.

Circumdedérunt me sicut ápes, † et exarsérunt sicut ígnis in spínis : * et in nómine Dómini quia últus sum in éos.

Impúlsus evérsus sum ut cáderem : * et Dóminus suscépit me.

Fortitúdo méa et laus méa Dóminus : * et fáctus est míhi in salútem.

Vox exsultatiónis et salútis * in tabernáculis justórum.

Déxtera Dómini fécit virtútem : † déxtera Dómini exaltávit me, * déxtera Dómini fécit virtútem.

Non móriar, sed vívam : * et narrábo ópera Dómini.

Castígans castigávit me Dóminus : * et mórti non trádidit me.

Aperíte míhi pórtas justítiae, † ingréssus in éas confitébor Dómino : * haec pórta Dómini, jústi intrábunt in éam.

Confitébor tíbi quóniam exaudísti me : * et fáctus es míhi in salútem.

Lápidem quem reprobavérunt aedificántes : * hic fáctus est in cáput ánguli.

A Dómino fáctum est istud : * et est mirábile in óculis nóstris.

Haec est díes quam fécit Dóminus: * exsultémus et laetémur in éa.

O Dómine sálvum me fac, † o Dómine bene prosperáre : * benedíctus qui vénit in nómine Dómini.

Benedíximus vóbis de dómo Dómini : * Déus Dóminus, et illúxit nóbis.

Constitúite díem solémnem in condénsis, * usque ad córnu altáris.

Déus méus es tu, et confitébor tíbi : * Déus méus es tu, et exaltábo te.

Confitébor tíbi quóniam exaudísti me : * et fáctus es míhi in salútem.

Confitémini Dómino quóniam bónus : * quóniam in saéculum misericórdia éjus.

Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.

Sicut érat in princípio, et nunc, et semper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Hic ℣. Glória Pátri *semper dicitur in fine omnium Psalmorum et Canticorum, nisi aliter notetur.*

A Septuagesima usque ad Dom. Palmarum inclusive, loco Psalmi 117. Confitémini, *dicuntur duo Psalmi sequentes.*

Psalmus 92.

DOminus regnávit, decórem indútus est : * indútus est Dóminus fortitúdinem, et praecínxit se.

Etenim firmávit órbem térrae, * qui non commovébitur.

Paráta sédes túa ex tunc : * a saéculo tu es.

Elevavérunt flúmina, Dómine, * elevavérunt flúmina vócem súam.

Elevavérunt flúmina flúctus súos, * a vócibus aquárum multárum.

Mirábiles elatiónes máris : * mirábilis in áltis Dóminus.

Testimónia túa credibília fácta sunt nimis : * dómum túam décet sanctitúdo, Dómine, in longitúdinem diérum.

Psalmus 99.

JUbiláte Déo ómnis térra : * servíte Dómino in laetítia.

Introíte in conspéctu éjus, * in exsultatióne.

Scitóte quóniam Dóminus ípse est Déus : * ípse fécit nos, et non ípsi nos.

Pópulus éjus, et óves páscuae éjus : † introíte pórtas éjus in confessióne, * átria éjus in hýmnis : confitémini ílli.

Laudáte nómen éjus : quóniam suávis est Dóminus, † in aetérnum misericórdia éjus, * et usque in generatiónem et generatiónem véritas éjus.

Quando in Dominica fit de aliqua Vigilia vel de Festo, et in Hebdomada quando sumendi sunt Psalmi Dominicae, loco Psalmi 117. dicitur Psalmus sequens.

Psalmus 53.

DEus in nómine túo sálvum me fac : * et in virtúte túa júdica me.

Déus exáudi oratiónem méam : * áuribus pércipe vérba óris méi.

Quóniam aliéni insurrexérunt advérsum me, † et fórtes quaesiérunt ánimam méam : * et non proposuérunt Déum ante conspéctum súum.

Ecce enim Déus ádjuvat me : * et Dóminus suscéptor est ánimae méae.

Avérte mála inimícis méis : * et in veritáte túa dispérde íllos.

Voluntárie sacrificábo tíbi, * et confitébor nómini túo Dómine : quóniam bónum est :

Quóniam ex ómni tribulatióne eripuísti me : * et super inimícos méos despéxit óculus méus.

Psalmus 118. I.

BEáti immaculáti in via : * qui ámbulant in lége Dómini.

Beáti qui scrutántur testimónia éjus : * in tóto córde exquírunt éum.

Non enim qui operántur iniquitátem, * in víis éjus ambulavérunt.

Tu mandásti * mandáta túa custodíri nimis.

Utinam dirigántur víae méae, * ad custodiéndas justificatiónes túas!

Tunc non confúndar, * cum perspéxero in ómnibus mandátis túis.

Confitébor tibi in directióne córdis : * in éo quod dídici judícia justítiae túae.

Justificatiónes túas custódiam : * non me derelínquas usquequáque.

In quo córrigit adolescéntior víam súam? * in custodiéndo sermónes túos.

In tóto córde méo exquisívi te : * ne repéllas me a mandátis tuis.

In córde méo abscóndi elóquia túa: * ut non péccem tibi.

Benedíctus es Dómine : * dóce me justificatiónes túas.

In lábiis méis, * pronuntiávi ómnia judícia óris túi.

In vía testimoniórum tuórum delectátus sum, * sicut in ómnibus divítiis.

In mandátis túis exercébor : * et considerábo vías túas.

In justificatiónibus túis meditábor: * non oblivíscar sermónes túos.

Psalmus 118. II.

REtríbue sérvo túo, vivífica me : * et custódiam sermónes túos.

Revéla óculos méos : * et considerábo mirabília de lége túa.

Incola égo sum in térra : * non abscóndas a me mandáta túa.

Concupívit ánima méa desideráre justificatiónes túas, * in ómni témpore.

Increpásti supérbos : * maledícti qui declínant a mandátis túis.

Aufer a me oppróbrium et contémptum: * quia testimónia túa exquisívi.

Etenim sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur : * sérvus autem túus exercebátur in justificatiónibus túis.

Nam et testimónia túa meditátio méa est : * et consílium méum justificatiónes túae.

Adhaésit paviménto ánima méa : * vivífica me secúndum vérbum túum.

Vías méas enuntiávi, et exaudísti me : * dóce me justificatiónes túas.

Víam justificatiónum tuárum ínstrue me : * et exercébor in mirabílibus túis.

Dormitávit ánima méa prae taédio : * confírma me in vérbis túis.

Víam iniquitátis ámove a me : * et de lége túa miserére méi.

Víam veritátis elégi : * judícia túa non sum oblítus.

Adhaési testimóniis túis Dómine: * nóli me confúndere.

Víam mandatórum tuórum cucúrri, * cum dilatásti cor méum.

Sequens Symbolum dicitur in Dominicis tantum minoribus post Epiphaniam et Pentecosten, quando fit Officium de Dominica ut in Psalterio, neque ulla commemoratio Officii Duplicis vel Octavae recurrit, — et in Festo Sanctissimae Trinitatis.

Symbolum Athanasianum.

QUicúmque vult sálvus ésse, * ante ómnia ópus est ut téneat cathólicam fidem :

Quam nisi quísque íntegram inviolatámque serváverit, * absque dúbio in aetérnum períbit.

Fides autem cathólica haec est : † ut únum Déum in Trinitáte, * et Trinitátem in unitáte venerémur :

Neque confundéntes persónas, * neque substántiam separántes.

Alia est enim persóna Pátris, ália Fílii, * ália Spíritus Sáncti.

Sed Pátris, et Fílii, et Spíritus Sáncti úna est divínitas, * aequális glória, coaetérna majéstas.

Quális Páter, tális Fílius, * tális Spíritus Sánctus.

Increátus Páter, increátus Fílius, * increátus Spíritus Sánctus.

Imménsus Páter, imménsus Fílius, * imménsus Spíritus Sánctus.

Aetérnus Páter, aetérnus Fílius, * aetérnus Spíritus Sánctus.

Et tamen non tres aetérni, * sed únus aetérnus.

Sicut non tres increáti, nec tres imménsi, * sed únus increátus, et únus imménsus.

Simíliter omnípotens Páter, omnípotens Fílius, * omnípotens Spíritus Sánctus.

Et tamen non tres omnipoténtes, * sed únus omnípotens.

Ita Déus Páter, Déus Fílius, * Déus Spíritus Sánctus.

Et tamen non tres Dii, * sed únus est Déus.

Ita Dóminus Páter, Dóminus Fílius, * Dóminus Spíritus Sánctus.

Et tamen non tres Dómini, * sed únus est Dóminus.

Quia sicut singillátim unamquámque persónam Déum ac Dóminum confitéri christiána veritáte compéllimur : * ita tres Déos aut Dóminos dícere cathólica religióne prohibémur.

Páter a núllo est fáctus : * nec creátus, nec génitus.

Fílius a Pátre sólo est : * non fáctus, nec creátus, sed génitus.

Spíritus Sánctus a Pátre et Fílio : * non fáctus, nec creátus, nec génitus, sed procédens.

Unus ergo Páter, non tres Pátres : † únus Fílius, non tres Fílii : * únus Spíritus Sánctus, non tres Spíritus Sáncti.

Et in hac Trinitáte nihil príus aut postérius, † nihil május aut mínus : * sed tótae tres persónae coaetérnae síbi sunt et coaequáles.

Ita ut per ómnia, sicut jam supra dictum est, † et únitas in Trinitáte, * et Trínitas in unitáte veneránda sit.

Qui vult ergo sálvus ésse, * ita de Trinitáte séntiat.

Sed necessárium est ad aetérnam salútem, * ut Incarnatiónem quoque Dómini nóstri Jésu Christi fidéliter crédat.

Est ergo fídes récta, ut credámus et confiteámur, † quia Dóminus nóster Jésus Christus Déi Fílius, * Déus et hómo est.

Déus est ex substántia Pátris ante saécula génitus : * et hómo est ex substántia mátris in saéculo nátus.

Perféctus Déus, perféctus hómo : * ex ánima rationáli et humána cárne subsístens.

Aequális Pátri secúndum divinitátem : * mínor Pátre secúndum humanitátem.

Qui licet Déus sit et hómo, * non dúo tamen, sed únus est Christus :

Unus autem non conversióne divinitátis in cárnem, * sed assumptióne humanitátis in Déum :

Unus omníno non confusióne substántiae, * sed unitáte persónae.

Nam sicut ánima rationális et cáro únus est hómo : * ita Déus et hómo únus est Christus.

Qui pássus est pro salúte nóstra, descéndit ad ínferos : * tértia díe resurréxit a mórtuis.

Ascéndit ad caélos, sédet ad déxteram Déi Pátris omnipoténtis : * inde ventúrus est judicáre vívos et mórtuos.

Ad cújus advéntum ómnes hómines resúrgere hábent cum corpóribus súis : * et redditúri sunt de fáctis própriis ratiónem.

Et qui bóna egérunt, íbunt in vítam aetérnam : * qui vero mála, in ígnem aetérnum.

Haec est fídes cathólica, † quam nisi quísque fidéliter firmitérque credíderit, * sálvus ésse non póterit.

Glória Pátri.

AD TERTIAM.

Hymnus.

NUnc Sáncte nóbis Spíritus,
Unum Pátri cum Fílio,
Dignáre prómptus íngeri
Nóstro refúsus péctori.

Os, língua, mens, sénsus, vígor,
Confessiónem pérsonent :
Flamméscat ígne cáritas,
Accéndat árdor próximos.

Praésta, Páter piíssime,
Patríque cómpar Unice,
Cum Spíritu Paráclito,
Régnans per ómne saéculum. Amen.

Psalmus 118. III.

LEgem póne míhi Dómine víam justificatiónum tuárum : * et exquíram éam semper.

Da míhi intelléctum, et scrutábor légem túam : * et custódiam illam in tóto córde méo.

Déduc me in sémitam mandatórum tuórum : * quia ípsam vólui.

Inclína cor méum in testimónia túa : * et non in avarítiam.

Avérte óculos méos ne vídeant vanitátem : * in via túa vivífica me.

Státue sérvo túo elóquium túum, * in timóre túo.

Ampúta oppróbrium méum quod suspicátus sum : * quia judícia túa jucúnda.

Ecce concupívi mandáta túa : * in aequitáte túa vivífica me.

Et véniat super me misericórdia túa Dómine : * salutáre túum secúndum elóquium túum.

Et respondébo exprobrántibus míhi vérbum : * quia sperávi in sermónibus túis.

Et ne áuferas de óre méo vérbum veritátis usquequáque : * quia in judíciis túis supersperávi.

Et custódiam légem túam semper : * in saéculum et in saéculum saéculi.

Et ambulábam in latitúdine : * quia mandáta túa exquisívi.

Et loquébar in testimóniis túis in conspéctu régum : * et non confundébar.

Et meditábar in mandátis túis, * quae diléxi.

Et levávi mánus méas ad mandáta túa, quae diléxi : * et exercébar in justificatiónibus túis.

Psalmus 118. IV.

MEmor ésto vérbi túi sérvo túo, * in quo míhi spem dedísti.

Haec me consoláta est in humilitáte méa : * quia elóquium túum vivificávit me.

Supérbi iníque agébant usquequáque : * a lége autem túa non declinávi.

Mémor fúi judiciórum tuórum a saéculo Dómine : * et consolátus sum.

Deféctio ténuit me, * pro peccatóribus derelinquéntibus légem túam.

Cantábiles míhi érant justificatiónes túae, * in lóco peregrinatiónis méae.

Mémor fúi nócte nóminis túi Dómine : * et custodívi légem túam.

Haec fácta est míhi : * quia justificatiónes túas exquisívi.

Pórtio méa Dómine, * díxi custodíre légem túam.

Deprecátus sum fáciem túam in tóto córde méo : * miserére méi secúndum elóquium túum.

Cogitávi vias méas : * et convérti pédes méos in testimónia túa.

Parátus sum, et non sum turbátus : * ut custódiam mandáta túa.

Fúnes peccatórum circumpléxi sunt me : * et légem túam non sum oblítus.

Média nócte surgébam ad confiténdum tíbi, * super judícia justificatiónis túae.

Párticeps égo sum ómnium timéntium te : * et custodiéntium mandáta túa.

Misericórdia túa Dómine pléna est térra : * justificatiónes túas dóce me.

Psalmus 118. V.

BOnitátem fecísti cum sérvo túo Dómine, * secúndum vérbum túum.

Bonitátem, et disciplínam, et sciéntiam dóce me : * quia mandátis túis crédidi.

Priúsquam humiliárer égo delíqui : * proptérea elóquium túum custodívi.

Bónus es tu : * et in bonitáte túa dóce me justificatiónes túas.

Multiplicáta est super me iníquitas superbórum : * égo autem in tóto córde méo scrutábor mandáta túa.

Coagulátum est sicut lac cor eórum : * égo vero légem túam meditátus sum.

Bónum míhi quia humiliásti me : * ut díscam justificatiónes túas.

Bónum míhi lex óris túi, * super míllia áuri et argénti.

Mánus túae fecérunt me, et plasmavérunt me : * da míhi intelléctum, et díscam mandáta túa.

Qui timent te vidébunt me, et laetabúntur : * quia in vérba túa supersperávi.

Cognóvi Dómine quia aéquitas judícia túa : * et in veritáte túa humiliásti me.

Fiat misericórdia túa ut consolétur me, * secúndum elóquium túum sérvo túo.

Véniant míhi miseratiónes túae, et vívam : * quia lex túa meditátio méa est.

Confundántur supérbi, quia injúste iniquitátem fecérunt in me : * égo autem exercébor in mandátis túis.

Convertántur míhi timéntes te : * et qui novérunt testimónia túa.

Fíat cor méum immaculátum in justificatiónibus túis, * ut non confúndar.

AD SEXTAM.

Hymnus.

RExtor pótens, vérax Déus,
Qui témperas rérum víces,
Splendóre mane illúminas,
Et ígnibus merídiem :

Exstíngue flámmas lítium,
Aufer calórem nóxium,
Cónfer salútem córporum,
Verámque pácem córdium.

Praésta, Páter piíssime,
Patríque cómpar Unice,
Cum Spíritu Paráclito,
Régnans per ómne saéculum. Amen.

Psalmus 118. VI.

DEfécit in salutáre túum ánima méa : * et in vérbum túum supersperávi.

Defecérunt óculi méi in elóquium túum, * dicéntes : Quando consoláberis me?

Quia fáctus sum sicut úter in pruína : * justificatiónes túas non sum oblítus.

Quot sunt díes sérvi túi? * quando fácies de persequéntibus me judícium?

Narravérunt míhi iníqui fabulatiónes : * sed non ut lex túa.

Omnia mandáta túa véritas : * iníque persecúti sunt me, ádjuva me.

Paulo mínus consummavérunt me in térra : * égo autem non derelíqui mandáta túa.

Secúndum misericórdiam túam vivífica me : * et custódiam testimónia óris túi.

In aetérnum, Dómine, * vérbum túum pérmanet in caélo.

In generatiónem et generatiónem véritas túa : * fundásti térram, et pérmanet.

Ordinatióne túa persevérat díes : * quóniam ómnia sérviunt tibi.

Nisi quod lex túa meditátio méa est : * tunc fórte periissem in humilitáte méa.

In aetérnum non oblivíscar justificatiónes túas : * quia in ípsis vivificásti me.

Túus sum égo, sálvum me fac : * quóniam justificatiónes túas exquisívi.

Me exspectavérunt peccatóres ut pérderent me : * testimónia túa intelléxi.

Omnis consummatiónis vídi fínem : * látum mandátum túum nímis.

Psalmus 118. VII.

QUómodo diléxi légem túam Dómine! * tóta díe meditátio méa est.

Super inimícos méos prudéntem me fecísti mandáto túo : * quia in aetérnum míhi est.

Super ómnes docéntes me intelléxi : * quia testimónia túa meditátio méa est.

Super sénes intelléxi : * quia mandáta túa quaesívi.

Ab ómni vía mála prohíbui pédes méos : * ut custódiam vérba túa.

A judíciis túis non declinávi : * quia tu légem posuísti míhi.

Quam dúlcia fáucibus méis elóquia túa! * super mel óri méo.

A mandátis túis intelléxi : * proptérea odívi ómnem víam iniquitátis.

Lucérna pédibus méis vérbum túum, * et lúmen sémitis méis.

Jurávi, et státui * custodíre judícia justítiae tuae.

Humiliátus sum usquequáque Dómine : * vivífica me secúndum vérbum túum.

Voluntária óris méi beneplácita fac Dómine : * et judícia túa dóce me.

Anima méa in mánibus méis sémper : * et légem túam non sum oblítus.

Posuérunt peccatóres láqueum míhi : * et de mandátis túis non errávi.

Haereditáte acquisívi testimónia túa in aetérnum : * quia exsultátio córdis méi sunt.

Inclinávi cor méum ad faciéndas justificatiónes túas in aetérnum, * propter retributiónem.

Psalmus 118. VIII.

INíquos ódio hábui : * et légem túam diléxi.

Adjútor et suscéptor méus es tu : * et in vérbum túum supersperávi.

Declináte a me malígni : * et scrutábor mandáta Déi méi.

Súscipe me secúndum elóquium túum, et vívam : * et non confúndas me ab exspectatióne méa.

Adjuva me, et sálvus éro : * et meditábor in justificatiónibus túis semper.

Sprevísti ómnes discedéntes a judíciis túis : * quia injústa cogitátio eórum.

Praevaricántes reputávi ómnes peccatóres térrae : * ídeo diléxi testimónia túa.

Confíge timóre túo cárnes méas : * a judíciis enim túis tímui.

Féci judícium et justítiam : * non trádas me calumniántibus me.

Súscipe sérvum túum in bónum : * non calumniéntur me supérbi.

Oculi méi defecérunt in salutáre túum : * et in elóquium justítiae túae.

Fac cum sérvo túo secúndum misericórdiam túam : * et justificatiónes túas dóce me.

Sérvus túus sum égo : * da míhi intelléctum, ut sciam testimónia túa.

Témpus faciéndi, Dómine : * dissipavérunt légem túam.

Ideo diléxi mandáta túa, * super áurum et topázion.

Proptérea ad ómnia mandáta túa dirigébar : * ómnem víam iníquam ódio hábui.

AD NONAM.

Hymnus.

RErum Déus ténax vígor,
Immótus in te pérmanens,
Lúcis diúrnae témpora
Succéssibus detérminans :

Largíre lúmen véspere,
Quo víta nusquam décidat,
Sed-praémium mórtis sácrae
Perénnis ínstet glória.

Praésta, Páter piíssime,
Patríque cómpar Unice,
Cum Spíritu Paráclito,
Régnans per ómne saéculum. Amen.

Psalmus 118. IX.

MIrabília testimónia túa : * ídeo scrutáta est éa ánima méa.

Declarátio sermónum tuórum illúminat : * et intelléctum dat párvulis.

Os méum apérui, et attráxi spíritum : * quia mandáta túa desiderábam.

Aspice in me, et miserére méi, * secúndum judícium diligéntium nómen túum.

Gréssus méos dírige secúndum elóquium túum : * et non dominétur méi ómnis injustítia.

Rédime me a calúmniis hóminum : * ut custódiam mandáta túa.

Fáciem túam illúmina super sérvum túum : * et dóce me justificatiónes túas.

Exítus aquárum deduxérunt óculi méi : * quia non custodiérunt légem túam.

Jústus es Dómine : * et réctum judícium túum.

Mandásti justítiam testimónia túa : * et veritátem túam nímis.

Tabéscere me fécit zélus méus : * quia oblíti sunt vérba túa inimíci méi.

Ignítum elóquium túum veheménter : * et sérvus túus diléxit íllud.

Adolescéntulus sum égo et contémptus : * justificatiónes túas non sum oblítus.

Justítia túa, justítia in aetérnum : * et lex túa véritas.

Tribulátio et angústia invenérunt me : * mandáta túa meditátio méa est.

Aéquitas testimónia túa in aetérnum : * intelléctum da míhi, et vívam.

Psalmus 118. X.

CLamávi in tóto córde méo, exáudi me Dómine : * justificatiónes túas requíram.

Clamávi ad te, sálvum me fac : * ut custódiam mandáta túa.

Praevéni in maturitáte, et clamávi : * quia in vérba túa supersperávi.

Praevenérunt óculi méi ad te dilúculo : * ut meditárer elóquia túa.

Vócem méam áudi secúndum misericórdiam túam Dómine : * et secúndum judícium túum vivífica me.

Appropinquavérunt persequéntes me iniquitáti : * a lége autem túa longe fácti sunt.

Prope es tu Dómine : * et ómnes víae túae véritas.

Inítio cognóvi de testimóniis túis : * quia in aetérnum fundásti éa.

Víde humilitátem méam, et éripe me : * quia légem túam non sum oblítus.

Júdica judícium méum, et rédime me : * propter elóquium túum vivífica me.

Longe a peccatóribus sálus : * quia justificatiónes túas non exquisiérunt.

Misericórdiae túae múltae, Dómine : * secúndum judícium túum vivífica me.

Múlti qui persequúntur me et tríbulant me : * a testimóniis túis non declinávi.

Vídi praevaricántes, et tabescébam : * quia elóquia túa non custodiérunt.

Víde quóniam mandáta túa diléxi, Dómine : * in misericórdia túa vivífica me.

Princípium verbórum tuórum, véritas : * in aetérnum ómnia judícia justítiae túae.

Psalmus 118. XI.

PRíncipes persecúti sunt me grátis : * et a vérbis túis formidávit cor méum.

Laetábor égo super elóquia túa : * sicut qui invénit spólia múlta.

Iniquitátem ódio hábui, et abominátus sum : * légem autem túam diléxi.

Sépties in díe láudem díxi tíbi, * super judícia justítiae túae.

Pax múlta diligéntibus légem túam : * et non est íllis scándalum.

Exspectábam salutáre túum Dómine : * et mandáta túa diléxi.

Custodívit ánima méa testimónia túa : * et diléxit éa veheménter.

Servávi mandáta túa et testimónia túa : * quia ómnes viae méae in conspéctu túo.

Appropínquet deprecátio méa in conspéctu túo Dómine : * juxta elóquium túum da míhi intelléctum.

Intret postulátio méa in conspéctu túo : * secúndum elóquium túum éripe me.

Eructábunt lábia méa hýmnum, * cum docúeris me justificatiónes túas.

Pronuntiábit língua méa elóquium túum : * quia ómnia mandáta túa aéquitas.

Fíat mánus túa ut sálvet me : * quóniam mandáta túa elégi.

Concupívi salutáre túum Dómine : * et lex túa meditátio méa est.

Vívet ánima méa, et laudábit te : * et judícia túa adjuvábunt me.

Errávi sicut óvis quae périit : * quaére sérvum túum, quia mandáta túa non sum oblítus.

DOMINICA AD VESPERAS.

Páter nóster. Ave María.

Tonus festivus.



A Septuagesima usque ad Pascha, loco Allelúia *dicitur :*



Tonus solemnior.

Hic tonus adhiberi potest ad libitum in Vesperis Festorum quae cum majori solemnitate celebrantur.





mine ad adjuvándum me festí-na. Gló-ri-a Pátri, et



Fí-li-o, et Spi-rí-tu-i Sáncto. Sicut érat in princípi-o,



et nunc, et semper, et in saécula saeculó-rum. Amen.



Allelú-ia.



Vel : Laus tíbi Dómine Rex aetérnae gló-ri-ae.

Per annum, 1. Antiphona.

7. c 2.



DIxit Dóminus. *Cantor :* Dómino mé-o : * Séde



a déxtris mé-is.

Tempore Paschali. Antiphona. *(Sub qua sola dicuntur omnes Psalmi).*

7. c 2.



ALlelú-ia. *Ps.* Dí-xit Dóminus. E u o u a e.

Psalmus 109.

DIxit Dóminus Dómino méo : * Séde a déxtris méis :

Donec pónam inimícos túos, * scabéllum pédum tuórum.

Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus ex Sion : * domináre in médio inimicórum tuórum.

Técum princípium in díe virtútis túae in splendóribus sanctórum : * ex útero ante lucíferum génui te.

Jurávit Dóminus, et non paenitébit

éum : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem Melchísedech.

Dóminus a déxtris túis, * confrégit in díe írae súae réges.

Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : * conquassábit cápita in térra multórum.

De torrénte in vía bíbet : * proptérea exaltábit cáput.

Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.

Sicut érat in princípio, et nunc, et semper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Hic versus Glória Pátri, *semper dicitur in fine omnium Psalmorum, nisi aliter notetur.*

Antiphona.



2. Ant. 3. b

Psalmus 110.

Confitébor tibi Dómine in tóto córde méo : * in consílio justórum, et congregatióne.

Mágna ópera Dómini : * exquisíta in ómnes voluntátes éjus.

Conféssio et magnificéntia ópus éjus : * et justítia éjus mánet in saéculum saéculi.

Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et miserátor Dóminus : * éscam dédit timéntibus se.

Mémor érit in saéculum testaménti súi : * virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo súo :

Ut det íllis haereditátem géntium : * ópera mánuum éjus véritas et judícium.

Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in saéculum saéculi : * fácta in veritáte et aequitáte.

Redemptiónem mísit pópulo súo : * mandávit in aetérnum testaméntum súum.

Sánctum et terríbile nómen éjus : * inítium sapiéntiae tímor Dómini.

Intelléctus bónus ómnibus faciéntibus éum : * laudátio éjus mánet in saéculum saéculi.

Antiphona.



3. Ant. 4. g



QUI tímet Dóminum. E u o u a e.

Psalmus 111.

BEátus vir qui tímet Dóminum : * in mandátis éjus vólet nimis.
Pótens in térra érit sémen éjus : * generátio rectórum benedicétur.
Glória et divítiae in dómo éjus : * et justítia éjus mánet in saéculum saéculi.
Exórtum est in ténebris lúmen réctis : * miséricors, et miserátor, et jústus.
Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in judício : * quia in aetérnum non commovébitur.
In memória aetérna érit jústus : * ab auditióne mála non timébit.
Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum est cor éjus : * non commovébitur donec despíciat inimícos súos.
Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saéculum saéculi : * córnu éjus exaltábitur in glória.
Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et tabéscet : * desidérium peccatórum períbit.

Antiphona.



Qui tímet Dóminum, in mandá-tis é-jus cú-pit



nimis.

4. Ant. 7. c



SIT nómen Dómini. E u o u a e.

Psalmus 112.

LAudáte púeri Dóminum : * laudáte nómen Dómini.
Sit nómen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in saéculum.
A sólis órtu usque ad occásum, * laudábile nómen Dómini.
Excélsus super ómnes géntes Dóminus, * et super caélos glória éjus.
Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in áltis hábitat, * et humília réspicit in caélo et in térra?
Súscitans a térra ínopem, * et de stércore érigens páuperem :
Ut cóllocet éum cum princípibus, * cum princípibus pópuli súi.
Qui habitáre fácit stérilem in dómo, * mátrem filiórum laetántem.

Antiphona.



Sit nómen Dómini be-nedíctum in saécula.

5. Ant.
T. pereg.



D E-us autem nóster. E u o u a e.

Psalmus 113.

IN éxitu Israel de Aegýpto, * dómus Jacob de pópulo bárbaro :

Fácta est Judaéa sanctificátio éjus,* Israël potéstas éjus.

Máre vídit, et fúgit : * Jordánis convérsus est retrórsum.

Móntes exsultavérunt ut aríetes : * et cólles sicut ágni óvium.

Quid est tíbi máre quod fugísti? * et tu Jordánis, quia convérsus es retrórsum?

Móntes exsultástis sicut aríetes, * et cólles sicut ágni óvium?

A fácie Dómini móta est térra, * a fácie Déi Jácob :

Qui convértit pétram in stágna aquárum, * et rúpem in fóntes aquárum.

Non nóbis Dómine, non nóbis, * sed nómini túo da glóriam :

Super misericórdia túa et veritáte túa : * nequándo dícant géntes : Ubi est Déus eórum?

Déus autem nóster in caélo : * ómnia quaecúmque vóluit, fécit.

Simulácra géntium argéntum et áurum, * ópera mánuum hóminum.

Os hábent, et non loquéntur : * óculos hábent, et non vidébunt.

Aures hábent, et non áudient : * náres hábent, et non odorábunt.

Mánus hábent, et non palpábunt: † pédes hábent, et non ambulábunt : * non clamábunt in gútture súo.

Símiles íllis fíant qui fáciunt éa : * et ómnes qui confídunt in éis.

Dómus Israel sperávit in Dómino: * adjútor eórum et protéctor eórum est.

Dómus Aaron sperávit in Dómino: * adjútor eórum et protéctor eórum est.

Qui tíment Dóminum speravérunt in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.

Dóminus mémor fúit nóstri : * et benedíxit nóbis.

Benedíxit dómui Israel : * benedíxit dómui Aaron.

Benedíxit ómnibus qui tíment Dóminum, * pusíllis cum majóribus.

Adjíciat Dóminus super vos : * super vos, et super fílios véstros.

Benedícti vos a Dómino, * qui fécit caélum et térram.

Caélum caéli Dómino : * térram autem dédit fíliis hóminum.

Non mórtui laudábunt te Dómine: * neque ómnes qui descéndunt in inférnum.

Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino, * ex hoc nunc et usque in saéculum.

Antiphona.



Dé-us autem nóster in caélo : ómni-a quaecúm-



que vólu-it, fé-cit.

T. Pasch. Ant.



Allelú-ia, alle-lú-ia, alle- lú- ia.

Capitulum. *2. Cor. 1. 3-4.*

BEnedíctus Deus, et Pater Dómini nostri Jesu Christi, † Pater misericordiárum, et Deus totíus consolatiónis, * qui consolátur nos in omni tribulatióne nostra. ℟. Déo grátias.

Hymnus.

8.

LUcis Cre-á-tor óptime, Lúcem di-é- rum pró-



ferens, Primórdi- is lú-cis nóvae Múndi párans o-rígi-



nem : 2. Qui mane júnctum véspe-ri Dí- em vocá- ri



praécipis : Illábi-tur tétrum chá-os, Audi préces cum



flé-tibus. 3. Ne mens gravá-ta crímine, Vítae sit éxsul



múnere, Dum nil per-énne cógi-tat, Seséque cúlpis íl-



ligat. 4. Caeléste púlset ósti-um : Vi-tá-le tól-lat praé-

2. Alius Tonus ad libitum.

múnere, Dum nil perénne cógi-tat, Seséque cúlpis íl-
ligat. 4. Caeléste púlset ósti- um, Vi-tále tóllat praé-
mi-um : Vi-témus ómne nóxi- um, Purgémus ómne pés-
simum. 5. Praésta, Páter pi- íssime, Patríque cómpar
Unice, Cum Spí- ri-tu Pa-rácli-to, Régnans per ómne
saécu-lum. Amen.
3. Alius Tonus.
I.
L U-cis Cre- á- tor óptime, Lúcem di- é-rum pró-
ferens, Primórdi- is lúcis nóvae Múndi pá- rans orí-
ginem : 2. Qui ma-ne júnctum véspe- ri Dí- em vocá-ri
praécipis : Illá-bitur tétrum chá-os, Audi pré- ces cum


flé-tibus. 3. Ne mens gravá- ta crími-ne, Vítae sit éxsul
múnere, Dum nil perénne có- gi-tat, Sesé-que cúl-pis
ílligat. 4. Caeléste púl-set ósti- um, Vi-tá- le tóllat praé-
mi- um : Vi-témus ómne nó- xi- um, Purgé-mus ómne
péssimum. 5. Praésta Páter pi- íssime, Pa-tríque cóm-
par Unice, Cum Spí-ritu Pará- cli-to, Régnans per
ómne saécu-lum. Amen.
℣. Di-ri-gá- tur Dó-mine orá- ti- o mé- a.
℟. Sicut incén- sum in conspéctu tú- o.
Vel juxta recentiorem usum :
℣. Di-ri-gá-tur Dó-mine orá-ti- o mé- a.
℟. Sicut incén- sum in conspéctu tú- o.

Ad Magníficat *Antiphona propria.*

Canticum B. Mariae V.
Luc. 1. 46-55.

MAgníficat * ánima méa Dóminum.

Et exsultávit spíritus méus * in Déo salutári méo.

Quia respéxit humilitátem ancíllae súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes.

Quia fécit míhi mágna qui pótens est : * et sánctum nómen éjus.

Et misericórdia éjus a progénie in progénies * timéntibus éum.

Fécit poténtiam in bráchio súo : * dispérsit supérbos ménte córdis súi.

Depósuit poténtes de séde, * et exaltávit húmiles.

Esuriéntes implévit bónis : * et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israel púerum súum, * recordátus misericórdiae súae :

Sicut locútus est ad pátres nóstros : * Abraham et sémini éjus in saécula.

Glória Pátri.

Post Antiphonam dicitur Oratio propria, deinde commemorationes, si quae faciendae occurrunt; postremo, si dicendum est, Suffragium de Omnibus Sanctis, vel de Cruce, ut infra.

Suffragium de Omnibus Sanctis fit, extra Tempus Paschale, in Officio tam de Tempore quam de Sanctis, excepto tamen Tempore Adventus ac Passionis. Non fit in Duplicibus, neque infra Octavas, neque in Dominica in qua occurrit Duplex simplificatum.

De Omnibus Sanctis.

Ant. 2.



B E-áta Dé- i Génitrix, * Vírgo Marí- a, Sanctí-



que ómnes intercédant pro nóbis ad Dóminum.

℣. Mirificávit Dóminus Sánctos súos.
℟. Et exaudívit éos clamántes ad se.

Orémus. *Oratio.*

A cunctis nos, quaésumus Dómine, mentis et córporis defénde perículis : * et intercedénte beáta et gloriósa semper Vírgine Dei Genitríce María, cum beáto Joseph, beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque beáto *N.* et ómnibus Sanctis, salútem nobis tríbue benígnus et pacem; ** ut destrúctis adversitátibus et erróribus univérsis, * Ecclésia tua secúra tibi sérviat libertáte. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum : * qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum.

℟. Amen.

¶ *In hac Oratione, ad litteram* N., *exprimitur nomen Sancti Titularis propriae Ecclesiae; et nomina sanctorum Angelorum et sancti Joannis Baptistae, si Titulares fuerint, praeponuntur nomini sancti Joseph.*

Tempore autem Paschali, a Feria II. post Dominicam in Albis usque ad Vigiliam Ascensionis inclusive, in Officio tam de Tempore quam de Sanctis, loco praecedentis Suffragii, fit sequens Commemoratio

De Cruce.

Ant. 6.

℣. Dícite in natiónibus, allelúia.
℟. Quia Dóminus regnávit a ligno, allelúia.

Orémus. *Oratio.*

DEus, qui pro nobis Fílium tuum Crucis patíbulum subíre voluísti, ut inimíci a nobis expélleres potestátem : * concéde nobis fámulis tuis; ut resurrectiónis grátiam consequámur. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum : * qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum. ℟. Amen.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Cantores : ℣. Benedicámus Dómino. ℟. Déo grátias.

℣. Fidélium ánimae per misericórdiam Déi requiéscant in páce.
℟. Amen.

Deinde dicitur Completorium. Si non dicendum sit, post : ℣. Fidélium ánimae, *et* Páter nóster, *secreto, additur:*

℣. Dóminus det nóbis súam pácem.
℟. Et vítam aetérnam. Amen.

Deinde dicitur una ex Ant. B. M. V. pro tempore, 59, *et in fine :*

℣. Divínum auxílium máneat semper nobíscum. ℟. Amen.

DOMINICA AD COMPLETORIUM.

Lector incipit :

℣. Júbe dómne benedícere.

Benedictio.



Nóctem qui- étam et fínem perféctum concédat nó-



bis Dóminus omnípotens. ℟. Amen.

Lectio brevis. *1. Petri 5. 8-9.*



FRátres : Sóbri- i estóte, et vigi-láte : qui-a adver-



sá-ri-us véster di-ábolus, tamquam lé-o rúgi-ens, cír-



cu-it, quaérens quem dévoret : cú-i resísti-te fórtes in



fí-de. Tu autem Dómine mi-serére nó-bis. ℟. Dé-o



grá-ti- as.



℣. Adjutó-ri-um nóstrum in nómine Dómini.



℟. Qui fécit caélum et térram.

Páter nóster, *dicitur totum secreto.*

Deinde Hebdomadarius facit Confessionem, voce recta et paulisper depressa.

Chorus respondet :

MIsereátur túi omnípotens Déus, et dimíssis peccátis túis, perdúcat te ad vítam aetérnam. ℟. Amen.

Deinde repetit Confessionem :

COnfíteor Déo omnipoténti, beátae Maríae semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístae, sánctis Apóstolis Pétro et Páulo, ómnibus Sánctis, et tibi páter: quia peccávi nimis cogitatióne, vérbo et ópere : méa cúlpa, méa cúlpa, méa máxima cúlpa. Ideo précor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Joánnem Baptístam, sánctos Apóstolos Pétrum et Páulum, ómnes Sánctos, et te páter, oráre pro me ad Dóminum Déum nóstrum.

Facta Confessione a Choro, Hebdomadarius dicit :

MIsereátur véstri omnípotens Déus, et dimíssis peccátis véstris, perdúcat vos ad vítam aetérnam.
℟. Amen.

INdulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nóbis omnípotens et miséricors Dóminus. ℟. Amen.

Et facta Absolutione dicitur :



℣. Convérte nos Dé-us salu-táris nóster.



℟. Et avérte í-ram tú-am a nóbis.

℣.



D E-us in adjutóri-um me-um inténde. ℟. Dómi-



ne ad adjuvándum me festína. Glóri-a Pátri, et Fí-



li-o, et Spi-rí-tu-i Sáncto. Sicut érat in princípi-o, et



nunc, et semper, et in saécula saeculórum. Amen. Alle-



lú-ia. *Vel :* Laus tíbi Dómine Rex aetérnae glóri-ae.

Per Annum, Antiphona.

8. G



M Iseré-re. *Ps.* Cum invocárem. E u o u a e.

Tempore Paschali, Antiphona.

8. G



A Lle-lú-ia. *Ps.* Cum invocárem. E u o u a e.

Psalmus 4.

CUM invocárem exaudívit me Déus justítiae méae : * in tribulatióne dilatásti mihi.

Miserére méi, * et exáudi oratiónem méam.

Fílii hóminum, úsquequo grávi córde? * ut quid diligitis vanitátem et quaéritis mendácium?

Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus sánctum súum : * Dóminus exáudiet me cum clamávero ad eum.

Irascímini, et nolíte peccáre : † quae dícitis in córdibus véstris, * in cubílibus véstris compungímini.

Sacrificáte sacrifícium justítiae, † et speráte in Dómino. * Múlti dícunt : Quis osténdit nóbis bóna?

Signátum est super nos lúmen vúltus túi Dómine : * dedísti laetítiam in córde méo.

A frúctu fruménti, víni et ólei súi, * multiplicáti sunt.

In páce in idípsum * dórmiam et requiéscam.

Quóniam tu Dómine singuláriter in spe * constituísti me.

Psalmus 90.

QUI hábitat in adjutório Altíssimi, * in protectióne Déi caéli commorábitur.

Dícet Dómino : Suscéptor méus es tu et refúgium méum : * Déus méus, sperábo in éum.

Quóniam ípse liberávit me de láqueo venántium, * et a vérbo áspero.

Scápulis súis obumbrábit tibi : * et sub pénnis éjus sperábis.

Scúto circúmdabit te véritas éjus : * non timébis a timóre noctúrno.

A sagítta volánte in díe, † a negótio perambulánte in ténebris : * ab incúrsu, et daemónio meridiáno.

Cádent a látere túo mílle, † et decem míllia a déxtris túis : * ad te autem non appropinquábit.

Verúmtamen óculis túis considerábis : * et retributiónem peccatórum vidébis.

Quóniam tu es Dómine spes méa : * Altíssimum posuísti refúgium túum.

Non accédet ad te málum : * et flagéllum non appropinquábit tabernáculo túo.

Quóniam Angelis súis mandávit de te : * ut custódiant te in ómnibus víis túis.

In mánibus portábunt te : * ne forte offéndas ad lápidem pédem túum.

Super áspidem et basilíscum ambulábis : * et conculcábis leónem et dracónem.

Quóniam in me sperávit, liberábo éum : * prótegam éum, quóniam cognóvit nómen méum.

Clamábit ad me, et égo exáudiam éum : † cum ípso sum in tribulatióne : * erípiam éum et glorificábo éum.

Longitúdine diérum replébo éum : * et osténdam ílli salutáre méum.

Psalmus 133.

Ecce nunc benedícite Dóminum, * ómnes sérvi Dómini :

Qui státis in dómo Dómini, * in átriis dómus Déi nóstri.

In nóctibus extóllite mánus véstras in sáncta, * et benedícite Dóminum.

Benedícat te Dóminus ex Sion, * qui fécit caélum et térram.

Per Annum, Antiphona.



Tempore Paschali, Antiphona.

Tonus Hymni sequentis variatur secundum tempora aut Festa, ut notatur propriis locis. Toni autem soliti per annum, pro Dominicis et Festis, sunt sequentes.

In Dominicis et minoribus Festis per Annum.





In majoribus Festis per Annum.



tásma-ta : Hostémque nóstrum cómprime, Ne pollu-án-



tur córpo- ra. 3. Praésta, Páter pi- íssi-me, Patríque



cómpar Uni-ce, Cum Spí-ri-tu Parácli-to, Régnans per



ómne saécu- lum. Amen.

Tempore Paschali, in Dominicis et in Festis (exceptis Festis B. M. V.)

8.



TE lúcis ante términum, Rérum Cre-átor, pósci-



mus, Ut pro tú-a cleménti-a, Sis praésul et custódi-a.



2. Procul recédant sómni-a, Et nócti-um phantásma-



ta : Hóstémque nóstrum cómprime, Ne pollu-ántur cór-



pora. 3. Dé-o Pátri sit glóri-a, Et Fí-li-o, qui a mór-

tu-is Surréxit, ac Parácli-to, In sempitérna saécula.



Amen.

In Festis B. M. Virginis, ac infra eorum Octavas.

2.



TE lú-cis ante términum, Rérum Cre- á-tor, pó-



scimus, Ut pro tú-a cle-ménti-a, Sis praésul et custó-



di-a. 2. Procul re-cédant sómni-a, Et nócti-um phan-



tásmata: Hostémque nóstrum cómprime, Ne pollu-án-

tur córpora. 3. Jésu, tí-bi sit glóri-a, Qui nátus es de



Vírgine, Cum Pátre et álmo Spí-ri-tu, In sempi-tér-



na saécula. Amen.

Capitulum. *Jerem. 14. 9.*

TU autem in nobis es Dómine, † et nomen sanctum tuum invocátum est super nos : * ne derelinquas nos Dómine Deus noster. ℟. Deo grátias.

Per Annum, Responsorium breve.

Tempore Adventus, Responsorium breve.

Tempore Paschali, Responsorium breve.



Ant. 3. a



S Alva nos. *Cant.* Nunc dimíttis sérvum tú-um Dó-



mine. E u o u a e.

Canticum Simeonis. *Luc. 2. 29-32.*

Nunc dimíttis sérvum túum Dómine, * secúndum vérbum túum, in páce :

Quia vidérunt óculi méi * salutáre túum :

Quod parásti * ante fáciem ómnium populórum :

Lúmen ad revelatiónem géntium, * et glóriam plébis túae Israel.

Glória Pátri.

Ant.



S Alva nos Dómine, vigi-lántes, custódi nos dor-



mi-éntes: ut vigi-lémus cum Chrísto, et requi- escá-



mus in pá-ce. *T. P.* Alle-lú- ia.

Sequentes Preces dicuntur, in Dominicis ritus semiduplicis, nisi in Vesperis facta fuerit commemoratio alicujus Duplicis vel Octavae.

Preces.



K Yri- e e-lé- ison. Chríste e-lé- ison. Kýri- e e-lé-



ison. Páter nóster. *secreto.* ℣. Et ne nos indúcas in ten-



ta-ti-ónem. ℟. Sed líbera nos a málo.

Crédo in Déum. *secreto.*

℣. Cárnis resurrectiónem. ℟. Vitam aetérnam. Amen.

℣. Benedíctus es Dómine Déus pàtrum nostrórum. ℟. Et laudábilis et gloriósus in saécula.

℣. Benedicámus Pátrem et Fílium cum Sáncto Spíritu. ℟. Laudémus et superexaltémus éum in saécula.

℣. Benedíctus es Dómine in firmaménto caéli. ℟. Et laudábilis, et gloriósus et superexaltátus in saécula.

℣. Benedícat et custódiat nos omnípotens et miséricors Dóminus.

℟. Amen.

℣. Dignáre Dómine nócte ísta. ℟. Sine peccáto nos custodíre.

℣. Miserére nóstri Dómine. ℟. Miserére nóstri.

℣. Fíat misericórdia túa Dómine super nos. ℟. Quemádmodum sperávimus in te.

℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

VIsita, quaésumus Dómine, habitatiónem istam, et omnes insídias inimíci ab ea longe repélle : † Angeli tui sancti hábitent in ea, qui nos in pace custódiant; * et benedíctio tua sit super nos semper. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum : † qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, * per ómnia saécula saeculórum. ℟. Amen.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.



℣. Benedicámus Dómino. ℟. Dé-o grá-ti-as.

Benedictio. *(recta sed gravi et protracta voce.)*

Benedícat et custódiat nos omnípotens et miséricors Dóminus, Páter, et Fílius, et Spíritus Sánctus. ℟. Amen.

Et non dicitur Fidélium ánimae, *sed immediate dicitur una ex infrascriptis Antiphonis B. Mariae Virginis pro tempore.*

¶ *A Vesperis Sabbati ante Dominicam I. Adventus usque ad secundas Vesperas Purificationis inclusive.*

Ant. 2.



A L- ma * Redemptó-ris Má- ter, quae



In Adventu :

℣. Angelus Dómini nuntiávit Maríae. ℟. Et concépit de Spíritu Sáncto.

Orémus. *Oratio.*

GRátiam tuam, quaésumus Dómine, méntibus nostris infúnde : † ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, * per passiónem ejus et crucem ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

A primis Vesperis Nativitatis Domini et deinceps :

℣. Post pártum Virgo invioláta permansísti. ℟. Déi Génitrix intercéde pro nóbis.

Orémus. *Oratio.*

DEus, qui salútis aetérnae, beátae Maríae virginitáte foecúnda, humáno géneri praémia praestitísti : † tribue, quaésumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, * per quam merúimus auctórem vitae suscípere, Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum. ℟. Amen.

¶ *Post Purificationem, id est, a Completorio diei 2. Februarii, etiam quando transfertur Festum Purificationis B. M. V., usque ad Completorium Feriae IV. Majoris Hebdomadae inclusive.*

Ant. 6.





na Angeló- rum. Sál-ve rádix, sálve pórta, Exqua



mún-do lux est ór- ta : Gáude Vírgo glori- ó-sa, Super

ó-mnes speci- ó- sa : Vá- le, o valde decóra, Et



pro nó- bis Chrí- stum * exó- ra.

℣. Dignáre me laudáre te Vírgo sacráta.
℟. Da míhi virtútem cóntra hóstes túos.

Orémus. *Oratio.*

COncéde, miséricors Deus, fragilitáti nostrae praesídium : † ut qui sanctae Dei Genitrícis memóriam ágimus, * intercessiónis ejus auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

¶ *A Completorio Sabbati Sancti usque ad Nonam Sabbati infra Octavam Pentecostes inclusive.*

Ant. 6.



REgína caéli, * laetá- re, alle-lú-ia :



Qui- a quem me-ru- ísti por- tá- re,



alle- lú-ia : Resurré- xit, sicut díxit, alle- lú-ia :



℣. Gáude et laetáre Vírgo María, allelúia.
℟. Quia surréxit Dóminus vere, allelúia.

Orémus. *Oratio.*

DEus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi mundum laetificáre dignátus es : † praesta, quaésumus; ut per ejus Genitrícem Vírginem Maríam, * perpétuae capiámus gáudia vitae. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

¶ *A primis Vesperis Festi Ss. Trinitatis usque ad Nonam Sabbati ante Adventum inclusive.*

Ant. I.

℣. Ora pro nóbis sáncta Déi Génitrix.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. *Oratio.*

OMnípotens sempitérne Deus, qui gloriósae Vírginis Matris Maríae corpus et ánimam, ut dignum Filii tui habitáculum éffici mererétur, Spíritu Sancto cooperánte, praeparásti : † da, ut cujus commemoratióne laetámur, * ejus pia intercessióne ab instántibus malis et a morte perpétua liberémur. Per eúmdem Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

℣. Divínum auxílium máneat semper nobíscum. ℟. Amen.

Deinde dicitur secreto : Páter nóster, Ave María, *et* Crédo.

Sic dicitur Completorium per totum Annum in Dominicis et Festis praeterquam in triduo Majoris Hebdomadae et per Octavam Paschae.

Antiphonae B. Mariae Virginis.

In Cantu Simplici.

(Ex libris Solesmensibus.)





órta. Gáude Vírgo glori- ósa, Super ómnes speci- ósa :
Vále, o valde decó-ra, Et pro nó-bis Chrístum exó- ra.
6.
REgína caéli * laetáre, allelú-ia : Qui-a quem me-
ru- ísti portáre, allelú-ia : Resurréxit, sicut díxit, alle-
lú-ia : Ora pro nóbis Dé-um, allelú- ia.
5.
SAlve Regína, * Máter mise-ricórdi-ae : Ví-ta, dul-
cé-do, et spes nóstra, sálve. Ad te clamámus, éxsules,
fí-li- i Hévae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in
hac lacrimárum válle. E-ia ergo, Advocáta nóstra,

íllos tú-os mise-ricórdes óculos ad nos convérte. Et
Jésum, benedíctum frúctum véntris tú-i, nóbis post hoc
exsí-li-um osténde. O clémens, O pí- a, O
dúlcis Vírgo Marí- a.

PSALMI VESPERTINI
pro diversitáte Festorum dicendi.

Psalmus 115.

CRédidi, propter quod locútus sum : * égo autem humiliátus sum nimis.

Ego dixi in excéssu méo : * Omnis hómo méndax.

Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus quae retríbuit míhi?

Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini invocábo.

Vóta méa Dómino réddam coram ómni pópulo éjus : * pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctórum éjus :

O Dómine quia égo sérvus túus : * égo sérvus túus, et fílius ancíllae túae.

Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo hóstiam láudis, * et nómen Dómini invocábo.

Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pópuli éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio túi Jerúsalem.

Psalmus 116.

LAudáte Dóminum ómnes géntes : * laudáte éum ómnes pópuli :

Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet in aetérnum.

Psalmus 119.

AD Dóminum cum tribulárer clamávi : * et exaudívit me.

Dómine líbera ánimam méam a lábiis iníquis, * et a língua dolósa.

Quid détur tibi, aut quid apponátur tibi, * ad línguam dolósam?

Sagíttae poténtis acútae, * cum carbónibus desolatóriis.

Heu míhi! quia incolátus méus prolongátus est : † habitávi cum habitántibus Cédar : * múltum íncola fúit ánima méa.

Cum his qui odérunt pácem, éram pacíficus : * cum loquébar íllis, impugnábant me grátis.

Psalmus 121.

LAetátus sum in his quae dicta sunt mihi : * In dómum Dómini íbimus.

Stántes érant pédes nóstri, * in átriis túis Jerúsalem.

Jerúsalem, quae aedificátur ut cívitas : cújus participátio éjus in idípsum.

Illuc enim ascendérunt tríbus, tríbus Dómini : * testimónium Israel ad confiténdum nómini Dómini.

Quia illic sedérunt sédes in judício, * sédes super dómum Dávid.

Rogáte que ad pácem sunt Jerúsalem : * et abundántia diligéntibus te :

Fiat pax in virtúte túa : * et abundántia in túrribus túis.

Propter frátres méos et próximos méos, * loquébar pácem de te :

Propter dómum Dómini Déi nóstri, * quaesívi bóna tibi.

Psalmus 125.

IN converténdo Dóminus captivitátem Sion : * fácti súmus sicut consoláti.

Tunc replétum est gáudio os nóstrum : * et língua nóstra exsultatióne.

Tunc dícent inter géntes : * Magnificávit Dóminus fácere cum éis.

Magnificávit Dóminus fácere nobíscum : * fácti súmus laetántes.

Convérte Dómine captivitátem nóstram, * sicut tórrens in Austro.

Qui séminant in lácrimis, * in exsultatióne métent.

Eúntes íbant et flébant, * mitténtes sémina súa.

Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, * portántes manípulos súos.

Psalmus 126.

NIsi Dóminus aedificáverit dómum, * in vánum laboravérunt qui aedificant éam.

Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vígilat qui custódit éam.

Vánum est vóbis ante lúcem súrgere : * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis pánem dolóris.

Cum déderit diléctis súis sómnum : * ecce haeréditas Dómini, fílii : mérces, frúctus véntris.

Sicut sagíttae in mánu poténtis : * ita fílii excussórum.

Beátus vir qui implévit desidérium súum ex ípsis : * non confundétur cum loquétur inimícis súis in pórta.

Psalmus 127.

Beáti ómnes qui tíment Dóminum, * qui ámbulant in víis éjus.

Labóres mánuum tuárum quia manducábis : * beátus es, et bene tíbi érit.

Uxor túa sicut vítis abúndans, * in latéribus dómus túae.

Fílii túi sicut novéllae olivárum, * in circúitu ménsae túae.

Ecce sic benedicétur hómo * qui tímet Dóminum.

Benedícat tíbi Dóminus ex Sion : * et vídeas bóna Jerúsalem ómnibus diébus vítae túae.

Et vídeas fílios filiórum tuórum, * pácem super Israel.

Psalmus 129.

De profúndis clamávi ad te Dómine : * Dómine exáudi vócem méam.

Fíant áures túae intendéntes * in vócem deprecatiónis méae.

Si iniquitátes observáveris Dómine, * Dómine, quis sustinébit?

Quia apud te propitiátio est : * et propter légem túam sustínui te Dómine.

Sustínuit ánima méa in vérbo éjus : * sperávit ánima méa in Dómino.

A custódia matutína usque ad nóctem, * spéret Israel in Dómino.

Quia apud Dóminum misericórdia : * et copiósa apud éum redémptio.

Et ípse rédimet Israël * ex ómnibus iniquitátibus éjus.

Psalmus 131.

Meménto Dómine Dávid, * et ómnis mansuetúdinis éjus :

Sicut jurávit Dómino, * vótum vóvit Déo Jácob :

Si introíero in tabernáculum dómus méae, * si ascéndero in léctum stráti méi :

Si dédero sómnum óculis méis, * et pálpebris méis dormitatiónem :

Et réquiem tempóribus méis : donec invéniam lócum Dómino, * tabernáculum Déo Jácob :

Ecce audívimus éam in Ephrata : * invénimus éam in cámpis sílvae.

Introíbimus in tabernáculum éjus : * adorábimus in lóco ubi stetérunt pédes éjus.

Súrge Dómine in réquiem túam, * tu et árca sanctificatiónis túae.

Sacerdótes túi induántur justítiam : * et sáncti túi exsúltent.

Propter Dávid sérvum túum, * non avértas fáciem Christi túi.

Jurávit Dóminus Dávid veritátem, et non frustrábitur éam : * de frúctu véntris túi pónam super sédem túam.

Si custodíerint fílii túi testaméntum méum, * et testimónia méa haec, quae docébo éos :

Et fílii eórum usque in saéculum, * sedébunt super sédem túam.

Quóniam elégit Dóminus Sion : * elégit éam in habitatiónem síbi.

Haec réquies méa in saéculum saéculi : * hic habitábo, quóniam elégi éam.

Víduam éjus benedícens benedícam : * páuperes éjus saturábo pánibus.

Sacerdótes éjus índuam salutári : * et sáncti éjus exsultatióne exsultábunt.

Illuc prodúcam córnu Dávid, * parávi lucérnam Christo méo.

Inimícos éjus índuam confusióne : * super ípsum autem efflorébit sanctificátio méa.

Psalmus 137.

Confitébor tíbi Dómine in tóto córde méo : * quóniam audísti vérba óris méi.

In conspéctu Angelórum psállam tíbi : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nómini túo.

Super misericórdia túa et veritáte túa : * quóniam magnificásti super ómne, nómen sánctum túum.

In quacúmque díe invocávero te, exáudi me : * multiplicábis in ánima méa virtútem.

Confiteántur tíbi Dómine ómnes réges térrae : * quia audiérunt ómnia vérba óris túi :

Et cántent in víis Dómini : * quóniam mágna est glória Dómini.

Quóniam excélsus Dóminus, et humília réspicit : * et álta a longe cognóscit.

Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti mánum túam, * et sálvum me fécit déxtera túa.

Dóminus retríbuet pro me : † Dómine, misericórdia túa in saéculum : * ópera mánuum tuárum ne despícias.

Psalmus 138.

Dómine probásti me et cognovísti me : * tu cognovísti sessiónem méam et resurrectiónem méam.

Intellexísti cogitatiónes méas de lónge : * sémitam méam et funículum méum investigásti.

Et ómnes vías méas praevidísti : * quia non est sérmo in língua méa.

Ecce Dómine tu cognovísti ómnia, novíssima et antíqua : * tu formásti me, et posuísti super me mánum túam.

Mirábilis fácta est sciéntia túa ex me : * confortáta est, et non pótero ad éam.

Quo íbo a spíritu túo? * et quo a fácie túa fúgiam?

Si ascéndero in caélum, tu íllic es : * si descéndero in inférnum, ádes.

Si súmpsero pénnas méas dilúculo, * et habitávero in extrémis máris :

Etenim illuc mánus túa dedúcet me : * et tenébit me déxtera túa.

Et díxi : Fórsitan ténebrae conculcábunt me : * et nox illuminátio méa in delíciis méis.

Quia ténebrae non obscurabúntur a te, † et nox sicut díes illuminábitur : * sicut ténebrae éjus, ita et lúmen éjus.

Quia tu possedísti rénes méos : * suscepísti me de útero mátris méae.

Confitébor tíbi quia terribíliter magnificátus es : † mirabília ópera túa, * et ánima méa cognóscit nímis.

Non est occultátum os méum a te, quod fecísti in occúlto : * et substántia méa in inferióribus térrae.

Imperféctum méum vidérunt óculi túi, † et in libro túo ómnes scribéntur : * díes formabúntur, et némo in éis.

Míhi autem nímis honorificáti sunt amíci túi Déus : * nímis confortátus est principátus eórum.

Dinumerábo éos, et super arénam multiplicabúntur : * exsurréxi, et adhuc sum técum.

Si occíderis Déus peccatóres : * víri sánguinum declináte a me :

Quia dícitis in cogitatióne : * accípient in vanitáte civitátes túas.

Nonne qui odérunt te Dómine, óderam? * et super inimícos túos tabescébam?

Perfécto ódio óderam íllos : * et inimíci fácti sunt míhi.

Próba me Déus, et scito cor méum : * intérroga me, et cognósce sémitas méas.

Et víde si vía iniquitátis in me est : * et déduc me in vía aetérna.

Psalmus 139.

Éripe me Dómine ab hómine málo : * a víro iníquo éripe me.

Qui cogitavérunt iniquitátes in córde : * tóta díe constituébant praélia.

Acuérunt linguas súas sicut serpéntis : * venénum áspidum sub lábiis eórum.

Custódi me Dómine de mánu peccatóris : * et ab homínibus iníquis éripe me.

Qui cogitavérunt supplantáre gréssus méos : * abscondérunt supérbi láqueum míhi :

Et fúnes extendérunt in láqueum : * juxta íter scándalum posuérunt míhi.

Díxi Dómino : Déus méus es tu : * exáudi Dómine vócem deprecatiónis méae.

Dómine, Dómine virtus salútis méae : * obumbrásti super cáput méum in díe bélli :

Ne trádas me Dómine a desidério méo peccatóri : † cogitavérunt contra me, * ne derelínquas me, ne forte exalténtur.

Cáput circúitus eórum : * lábor labiórum ipsórum opériet éos.

Cádent super éos carbónes, † in ígnem dejícies éos : * in misériis non subsístent.

Vir linguósus non dirigétur in térra : * vírum injústum mála cápient in intéritu.

Cognóvi quia fáciet Dóminus judícium ínopis, * et vindíctam páuperum.

Verúmtamen jústi confitebúntur nómini túo : * et habitábunt récti cum vúltu túo.

Psalmus 140.

DOmine clamávi ad te, exáudi me : * inténde vóci méae cum clamávero ad te.

Dirigátur orátio méa sicut incénsum in conspéctu túo : * elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.

Póne Dómine custódiam óri méo : * et óstium circumstántiae lábiis méis.

Non declínes cor méum in vérba malítiae, * ad excusándas excusatiónes in peccátis.

Cum homínibus operántibus iniquitátem : * et non communicábo cum eléctis eórum.

Corrípiet me jústus in misericórdia, et increpábit me : * óleum autem peccatóris non impínguet cáput méum.

Quóniam adhuc et orátio méa in beneplácitis eórum : * absórpti sunt júncti pétrae júdices eórum.

Audient vérba méa quóniam potuérunt : * sicut crassitúdo térrae erúpta est super térram.

Dissipáta sunt óssa nóstra secus inférnum : † quia ad te Dómine, Dómine, óculi méi : * in te sperávi, non áuferas ánimam méam.

Custódi me a láqueo quem statuérunt míhi : * et a scándalis operántium iniquitátem.

Cádent in retiáculo éjus peccatóres : * singuláriter sum égo donec tránseam.

Psalmus 141.

VOce méa ad Dóminum clamávi : * vóce méa ad Dóminum deprecátus sum.

Effúndo in conspéctu éjus oratiónem méam, * et tribulatiónem méam ante ípsum pronúntio.

In deficiéndo ex me spíritum méum, * et tu cognovísti sémitas méas.

In vía hac qua ambulábam, * abscondérunt láqueum míhi.

Considerábam ad déxteram et vidébam : * et non érat qui cognósceret me.

Périit fúga a me, * et non est qui requírat ánimam méam.

Clamávi ad te Dómine, † díxi : Tu es spes méa, * pórtio méa in térra vivéntium.

Inténde ad deprecatiónem méam : * quia humiliátus sum nimis.

Líbera me a persequéntibus me : * quia confortáti sunt super me.

Educ de custódia ánimam méam ad confiténdum nómini túo : * me exspéctant jústi, donec retríbuas míhi.

Psalmus 144.

EXaltábo te Déus méus rex : * et benedícam nómini túo in saéculum et in saéculum saéculi.

Per síngulos díes benedícam tíbi: * et laudábo nómen túum in saéculum et in saéculum saéculi.

Mágnus Dóminus et laudábilis nimis : * et magnitúdinis éjus non est finis.

Generátio et generátio laudábit ópera túa : * et poténtiam túam pronuntiábunt.

Magnificéntiam glóriae sanctitátis túae loquéntur : * et mirabília túa narrábunt.

Et virtútem terribílium tuórum dícent : * et magnitúdinem túam narrábunt.

Memóriam abundántiae suavitátis túae eructábunt : * et justítia túa exsultábunt.

Miserátor et miséricors Dóminus: * pátiens et multum miséricors.

Suávis Dóminus univérsis : * et miseratiónes éjus super ómnia ópera éjus.

Confiteántur tíbi Dómine ómnia ópera túa : * et sáncti túi benedícant tíbi.

Glóriam régni túi dícent : * et poténtiam túam loquéntur :

Ut nótam fáciant fíliis hóminum poténtiam túam : * et glóriam magnificéntiae régni túi.

Régnum túum régnum ómnium saeculórum : * et dominátio túa in ómni generatióne et generatiónem.

Fidélis Dóminus in ómnibus vérbis súis : * et sánctus in ómnibus opéribus súis.

Allevat Dóminus ómnes qui córruunt : * et érigit ómnes elísos.

Oculi ómnium in te spérant Dómine : * et tu das éscam illórum in témpore opportúno.

Aperis tu mánum túam : * et ímples ómne ánimal benedictióne.

Jústus Dóminus in ómnibus víis súis : * et sánctus ómnibus opéribus súis.

Prope est Dóminus ómnibus invocántibus éum : * ómnibus invocántibus éum in veritáte.

Voluntátem timéntium se fáciet : † et deprecatiónem eórum exáudiet : * et sálvos fáciet éos.

Custódit Dóminus ómnes diligéntes se : * et ómnes peccatóres dispérdet.

Laudatiónem Dómini loquétur os méum : * et benedícat ómnis cáro nómini sáncto éjus in saéculum et in saéculum saéculi.

Psalmus 147.

LAuda Jerúsalem Dóminum : * láuda Déum túum Sion.

Quóniam confortávit séras portárum tuárum : * benedíxit fíliis túis in te.

Qui pósuit fínes túos pácem : * et ádipe fruménti sátiat te.

Qui emíttit elóquium súum térrae : * velóciter cúrrit sérmo éjus.

Qui dat nívem sicut lánam : * nébulam sicut cínerem spárgit.

Mittit crystállum súam sicut buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis sustinébit?

Emíttet vérbum súum, et liquefáciet éa : flábit spíritus éjus, et flúent áquae.

Qui annúntiat vérbum súum Jácob : * justítias et judícia súa Israel.

Non fécit táliter ómni natióni : * et judícia súa non manifestávit éis.

PROPRIUM DE TEMPORE

Dominica prima Adventus.

AD VESPERAS.

Psalmi de Dominica, 39.

1. Ant. 8. G 

IN íl-la dí-e * stillábunt móntes dulcédinem,



et cólles flú-ent lac et mel, allelú-ia. E u o u a e.

2. Ant. 8. G* 

JUcundá- re * fí-li-a Sí-on, exsúlta sa-



tis fí-li-a Jerúsa-lem, allelú-ia. E u o u a e.

3. Ant. 5. a 

ECce Dóminus véni-et, * et ómnes sáncti éjus



cum é-o : et é-rit in dí-e ílla lux mágna, allelú- ia.



4. Ant. 7. c

E u o u a e. O -mnes * si-ti- éntes, vení-te ad



áquas : quaéri-te Dóminum, dum inveni-ri pótest, alle-



5. Ant. 4. A*

lú- ia. E u o u a e. ECce véni-et * Prophé-ta



mágnus, et ípse renová-bit Jerúsa-lem, allelú- ia.



E u o u a e.

Capitulum. *Rom. 13. d.*

FRátres : Hora est jam nos de somno súrgere : † nunc enim própior est nostra salus, * quam cum credídimus.

℟. Deo grátias.

Sic semper respondetur in fine omnium Capitulorum.

Hymn. 4.



CRe-átor álme síderum, Aetérna lux credénti-um,



Jésu, Redémptor ómni-um Inténde vó-tis súpplicum



2. Qui daémonis ne fráudibus Perí-ret órbis, ímpetu



Amó-ris áctus, lánguidi Múndi medé-la fáctus es.



3. Commúne qui múndi néfas Ut expi-á-res, ad crúcem



E Vírginis sacrá-ri-o Intácta pródis víctima. 4. Cújus



potéstas glóri-ae, Noménque cum prímum sónat, Et



caélites et ínfe-ri Treménte curvántur génu. 5. Te de-



precámur, últimae Mágnum di-é- i Júdicem, Armis su-



pérnae gráti-ae Defénde nos ab hóstibus. 6. Vírtus, hó-



nor, laus, glóri- a Dé-o Pátri cum Fí-li-o, Sáncto si-



mul Parácli-to, In saeculórum saécula. Amen.

℣. Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum.
℟. Aperiátur térra, et gérminet Salvatórem.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



NE tíme- as * Ma-rí-a, invenísti grá-ti- am



apud Dóminum : ecce concí-pi- es, et pá-ri-es fí-li-um,



allelú- ia. E u o u a e.

Orémus. *Oratio.*

EXcita, quaésumus Dómine, poténtiam tuam, et veni : † ut ab imminéntibus peccatórum nostrórum perículis, te mereámur protegénte éripi, * te liberánte salvári. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus : * per ómnia saécula saeculórum. ℟. Amen.

Suffragium de Omnibus Sanctis non fit per totum Adventum.

Tonus Hymni ad Completorium.

Hymn.
2.



TE lúcis ante términum, Rérum Cre-átor pósci-



mus, Ut pro tú-a cleménti-a, Sis praésul et custódi- a.

2. Procul recédant... 3. Praésta Páter...

Hic tonus servandus est ad Completorium per totum Adventum usque ad Vigiliam Nativitatis exclusive, etiam in Festis occurrentibus; praeterquam in Festo Immac. Concept. B. M. V., et per ejus Octavam, in quibus sumitur tonus solitus de B. M. V. Dominica vero infra Octavam vel in die Octava occurrente, Hymni per totum Officium cantantur in tono Adventus, cum doxologia Dominicae.

Dominica secunda Adventus.

AD VESPERAS.

Psalmi de Dominica, 39.







et non tardábit, allelú- ia. E u o u a e.

4. Ant. 1. f



M Ontes et cólles * cantábunt coram Dé-o láudem,



et ómni- a lígna silvárum pláudent mánibus : quóni- am



véni- et Dóminus Dominá-tor in régnum aetérnum,



5. Ant. 3. a



allelú-ia, alle-lú- ia. E u o u a e. E Cce Dómi-



nus nóster * cum virtúte véni- et, ut illúminet óculos



servórum su-órum, allelú- ia. E u o u a e.

Capitulum. *Rom. 15.*

FRatres : Quaecúmque scripta sunt, ad nostram doctrínam scripta sunt : † ut per patiéntiam, et consolatiónem Scripturárum, * spem habeámus.

Hymnus. Creátor álme síderum. 73.

℣. Roráte caéli désuper et núbes plúant jústum.
℟. Aperiátur térra, et gérminet Salvatórem.

Oratio.

Excita Dómine corda nostra ad praeparándas Unigéniti tui vias : † ut per ejus advéntum, * purificátis tibi méntibus servíre mereámur. Qui tecum vivit et regnat.

Dominica tertia Adventus.

AD VESPERAS.

Psalmi de Dominica, 39.

2. Ant
7. b
J Erúsalem gáude * gáudi- o mágno, qui- a vé-
ni- et tíbi Salvá-tor, alle-lú-ia. E u o u a e.
3. Ant.
8. G
D Abo in Sí- on * sa-lútem, et in Jerú-sa-lem
glóri- am mé- am, alle-lú- ia. E u o u a e.
4. Ant.
5. a
M Ontes et ómnes cólles * humi-li- abúntur : et
érunt práva in dirécta, et áspera in ví- as plánas : vé-
ni Dómi-ne, et nó-li tardáre, alle-lú- ia. E u o u a e.
5. Ant
2. D
J Uste et pi- e vi-vámus, * exspectántes be- átam
spem, et advéntum Dómini. E u o u a e.

Capitulum. *Philipp. 4.*

FRatres : Gaudéte in Dómino semper : íterum dico, gaudéte. † Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus : * Dóminus enim prope est.

Hymnus. Creátor álme síderum. 73. ℣. Roráte.

Ad Magníf. Ant. 8. G



B E-áta es * Marí-a, quae credidísti : perfi-



ci- éntur in te quae dícta sunt tíbi a Dómino, alle-



lú- ia. E u o u a e.

Antiphona Beáta es. *praetermíttitur, si hodie ponenda sit una ex Antiphonis majoribus.*

Oratio.

AUrem tuam, quaésumus Dómine, précibus nostris accómmoda : † et mentis nostrae ténebras * grátia tuae visitatiónis illústra. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Sequentes Antiphonae majores *ad Magnificat inchoantur die 17. Decembris, et singulae ante et post Magnificat integrae sicut in Duplicibus dicuntur per ordinem usque ad diem ante Vigiliam Nativitatis. Si vero Festum fúerit, dicuntur post Orationem Festi, pro commem. Adventus.*

Antiphonae majores.

Die 17. Decembris.

Ant. 2. D



O Sa-pi- énti-a, * quae ex óre Altíssimi prodí-



sti, attíngens a fíne usque ad fínem, fórti- ter



su-ávi-ter disponénsque ómni- a : véni ad docéndum



nos ví-am prudénti-ae. E u o u a e.

Cant. Magnificat, *in tono solemni.* 5.

Pro commemoratione.

℣. Roráte caéli désuper, et núbes plúant justum.
℟. Aperiátur térra, et gérminet Salvatórem.

Die 18.

Ant.
2. D



O Adoná- i, * et Dux dómus Isra-el, qui Mó-y-



si in ígne flámmae rúbi apparu-ísti, et é-i in



Sína légem dedísti : véni ad red-iméndum nos in



bráchi- o exténto. E u o u a e.

Die 19.

Ant.
2. D



O rá-dix Jésse, * qui stas in sígnum populó-


rum, super quem continébunt réges os sú- um, quem
géntes depre-cabúntur : véni ad li-berándum nos,
jam nó-li tardá-re. E u o u a e.

Die 20.

Ant. 2. D
O clá-vis Dávid, * et scéptrum dómus Isra-el :
qui áperis, et némo cláudit; cláudis, et némo ápe-
rit : véni, et éduc vínctum de dómo cárce- ris, sedén-
tem in ténebris et úmbra mór-tis. E u o u a e.

Die 21.

Ant. 2. D
O O- ri-ens, * spléndor lúcis aetérnae, et sol



justí-ti- ae : véni, et illúmi- na sedéntes in téne-



bris et úmbra mór-tis. E u o u-a e.

Die 22.

Ant. 2. D



O Rex génti-um,* et desiderátus e-árum, lapís-



que angulá- ris, qui fácis útraque únum : véni, et sál-



va hóminem, quem de límo formá-sti. E u o u a e.

Die 23.

Ant. 2. D



O Emmánu-el, * Rex et légifer nóster, exspe-



ctá-ti-o génti- um, et Salvátor e- árum : véni ad sal-



vándum nos Dómine Dé- us nóster. E u o u a e.

Dominica quarta Adventus.

AD VESPERAS.

Psalmi de Dominica, 39.

1. Ant. 1. g

C Ani-te túba * in Sí- on, qui- a prope est

dí-es Dó- mi- ni : ecce véni- et ad salvándum

nos, alle-lú- ia, alle-lú- ia. E u o u a e.

2. Ant. 1. f

E Cce véni- et * de-siderátus cúnctis géntibus: et re-

plébitur gló-ri- a dómus Dómini, alle-lú- ia. E u o u a e.

3. Ant. 1. g

E -runt práva * in dirécta, et áspera in ví- as

plánas : véni Dómine, et nó-li tardá-re, alle-lú- ia.

Capitulum. *1. Cor. 4.*

FRatres : Sic nos exístimet homo ut minístros Christi, † et dispensatóres mysteriórum Dei. * Hic jam quaéritur inter dispensatóres, ut fidélis quis inveniátur.

Hymnus. Creátor álme síderum. 73. ℣. Roráte.

Antiphona ad Magnificat, una ex majoribus O, *ut supra*, 80.

Oratio.

EXcita, quaésumus Dómine, poténtiam tuam, et veni, et magna nobis virtúte succúrre : † ut per auxílium grátiae tuae, quod nostra peccáta praepédiunt, * indulgéntia tuae propitiatiónis accéleret. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN NATIVITATE DOMINI.

Duplex I. Classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 8. G


R Ex pa-cí-ficus * magni-ficátus est, cújus vúl-



tum de-síderat u-nivérsa térra. E u o u a e.

2. Ant. 7. a


M Agni-ficátus est * Rex pací-ficus super ómnes



réges u-nivérsae térrae. E u o u a e.

3. Ant. 8. G


C Omplé-ti sunt * dí-es Ma-rí-ae, ut páreret fí-



li-um sú-um primogéni-tum. E u o u a e.

4. Ant. 8. G


S Ci-tóte * qui-a prope est régnum Dé-i : amen



díco vóbis, qui- a non tardá-bit. E u o u a e.

5. Ant. 1. g



LE-váte cápi-ta véstra : * ecce appropinquábit



redémpti- o véstra. E u o u a e.

Capitulum. *Tit. 3. b.*

APpáruit benígnitas et humánitas Salvatóris nostri Dei : † non ex opéribus justítiae, quae fécimus nos, * sed secúndum suam misericórdiam salvos nos fecit.

Hymn. 1.



JEsu Redémptor ómni-um, Quem lú-cis ante o-



rí-gi- nem, Párem patérnae gló-ri-ae, Páter suprémus



édidit. 2. Tu lúmen et spléndor Pátris, Tu spes per-én-



nis ómni- um, Inténde quas fúndunt préces Tú- i per



órbem sérvu-li. 3. Meménto, ré-rum Cóndi-tor, Nóstri


quod o-lim córpo- ris, Sacráta ab álvo Vírginis Nascén-
do, fórmam súmpse-ris. 4. Testátur hoc praé-sens dí-es,
Cúrrens per ánni círcu- lum, Quod sólus e sí-nu Pátris
Múndi sá-lus advéneris. 5. Hunc ástra, tél-lus, aéquora,
Hunc ómne quod caélo súb- est, Sa-lútis auctó-rem nó-
vae Nóvo sa-lú-tat cántico. 6. Et nos, be-á-ta quos sá-
cri Rigávit únda sángui- nis, Natális ob dí- em tú-i,
Hýmni tribú-tum sólvimus. 7. Jésu, tíbi sit glóri-a,
Qui nátus es de Vírgi- ne, Cum Pátre et álmo Spí-ri-
tu, In sempi-térna saécu-la. Amen.



℣. Crástina dí-e de-lébitur iníqui-tas térrae.



℟. Et regnábit super nos Salvátor múndi.

Ad Magníf.
Ant 8. G



CUM órtus fú-e-rit * sol de caélo, vidébi-tis

Régem ré- gum procedéntem a Pátre, tamquam spón-



sum de thá-lamo sú- o. E u o u a e.

Oratio.

Concéde, quaésumus omnípotens Deus : * ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti jugo vetústa sérvitus tenet. Per eúmdem Dóminum.

Tonus Hymni ad Completorium.

8.



TE lúcis ante términum, Ré- rum Cre-átor, pó-



scimus, Ut pro tú-a cleménti- a, Sis praésul et custó-



di- a. 2. Procul recédant sómni-a, Et nócti-um phan-



tásmata: Hostémque nóstrum cómprime, Ne pollu-án-



tur córpora. 3. Jésu, tíbi sit gló- ri-a, Qui nátus es de



Vírgine, Cum Pátre et álmo Spí-ri-tu, In sempi-tér-



na saécula. Amen.

Hic tonus (vel ad libitum tonus Hymni Vesperarum) servandus est ad Horas et ad Completorium usque ad Epiphaniam, etiam in Festis occurrentibus.

IN II. VESPERIS.

Psalmus. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Confitébor tíbi. 40. — **3.** Beátus vir. 41. — **4.** De profúndis. 68. — **5.** Meménto. 68.

1. Ant. 1. g



TEcum princí-pi-um * in dí-e virtú-tis tú-ae,



in splendóribus sanctórum, ex útero ante lucí-ferum



2. Ant. 7. a



génu-i te. E u o u a e. REdempti-ónem * mí-sit



Dóminus pópulo sú- o : mandávit in aetérnum testa-



Capitulum. *Hebr. 1.*

Multifáriam multísque modis olim Deus loquens pátribus in prophétis : † novíssime diébus istis locútus est nobis in Fílio, quem constítuit haerédem universórum, * per quem fecit et saécula.

Hymnus. Jésu Redémptor ómnium, *ut in I. Vesperis,* 87.

(Sic cantatur tantum in die Festi : alias servatur tonus communis.)

Ad Magníf. Ant. 1. g. 2



H Odí-e * Chrí-stus nátus est : hódi-e Salvátor



appáru- it : hódi-e in térra cánunt Ange-li, laetán-

tur Archánge-li : hódi-e exsúl-tant jústi, dicéntes :



Gló-ri-a in excélsis Dé-o, alle-lú-ia. E u o u a e.

Oratio. Concéde quaésumus. 89.

Deinde pro S. Stephano.

Ant. 8. c



S Téphanus autem, * plénus grá-ti- a et fortitúdi-



ne, faci-é-bat sígna mágna in pópulo.

℣. Glória et honóre coronásti éum Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine, imitári quod cólimus, ut discámus et inimícos dilígere : † quia ejus natalítia celebrámus, * qui novit étiam pro persecutóribus exoráre Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

DIE 26 DECEMBRIS.

S. STEPHANI PROTOMARTYRIS.

Duplex II. Classis.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Nativitate, 90.

Capitulum. *Act. 6. b.*

STéphanus autem plenus grátia et fortitúdine, * faciébat prodígia et signa magna in pópulo.



na dóna póssidet. 4. Ob hoc precá-tu súpplici Te pó-

scimus pi- íssi-me : In hoc tri-úmpho Márty-ris, Di-

mítte nóxam sérvu-lis. 5. Jésu, tíbi sit gló-ri- a, Qui

nátus es de Vírgi- ne, Cum Pátre et álmo Spí-ri-tu

In sempi-térna- saécu-la. Amen.

℣. Stéphanus vídit caélos apértos.
℟. Vídit et introívit : beátus hómo, cúi caéli patébant.

Ad Magníf. Ant. 8. G

SEpe-li-érunt Stéphanum * ví-ri timorá- ti,

et fecérunt plánctum mágnum super é- um. E u o u a e.

Oratio. Da nobis quaésumus. 92.

Deinde pro S. Joanne.

Ant. 1. g

Iste est Jo- ánnes, * qui supra péctus Dómi-





℣. Valde honorándus est beátus Joánnes.
℟. Qui supra péctus Dómini in coéna recúbuit.

Oratio.

Ecclésiam tuam Dómine benígnus illústra: † ut beáti Joánnis Apóstoli tui et Evangelístae illumináta doctrínis, * ad dona pervéniat sempitérna. Per Dóminum.

Postea fit commem. de Nativitate. Ant. Hódie. 92. ℣. Nótum fécit. *Oratio.* Concéde, quaésumus. 89.

DIE 27 DECEMBRIS.

S. JOANNIS APOSTOLI ET EVANGELISTAE.

Duplex II. Classis.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Nativitate, 90.

Capitulum. *Eccli. 15.*

Qui timet Deum, fáciet bona: † et qui cóntinens est justítiae, apprehéndet illam, * et obviábit illi quasi mater honorificáta.

Hymn. 1.





6. Jésu, tibi sit glória, Qui nátus es... 94.

℣. Valde honorándus est beátus Joánnes.
℟. Qui supra péctus Dómini in coéna recúbuit.

Oratio. Ecclésiam tuam. 95.

Deinde pro SS. Innocentibus.



℣. Heródes irátus occídit múltos púeros.
℟. In Béthlehem Júdae civitáte Dávid.

Oratio.

DEus, cujus hodiérna die praecónium Innocéntes Mártyres non loquéndo, sed moriéndo conféssi sunt : † ómnia in nobis vitiórum mala mortífica, ut fidem tuam, quam lingua nostra lóquitur, * étiam móribus vita fateátur. Per Dóminum.

Postea de Nativitate. Ant. Hódie. 92. ℣. Nótum fécit. 91. *Oratio.* Concéde. 89. — *Et de S. Stephano. Ant.* Sepeliérunt. 94. ℣. Stéphanus vidit. *Oratio.* Da nobis. 92.

DIE 28 DECEMBRIS.

IN FESTO SS. INNOCENTIUM.

Duplex II. Classis.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Nativitate, 90.

Capitulum. *Apoc. 14.*

VIdi supra montem Sion Agnum stantem, † et cum eo centum quadragínta quátuor míllia, * habéntes nomen ejus, et nomen Patris ejus scriptum in fróntibus suis.

Hymn. 1.

SAlvéte fló-res Mártyrum, Quos lúcis ipso in lí-

mi- ne Christi insecútor sústu-lit, Ceu túrbo nascén-tes

rósas. 2. Vos príma Chrísti víctima, Grex immo-lató-

rum té- ner : Aram sub ípsam símplices, Pálma et co-

ró-nis lúdi-tis. 3. Jésu, tibi sit glória, Qui nátus es... 94.

℣. Sub thróno Déi ómnes sáncti clámant.
℞. Víndica sánguinem nóstrum, Déus nóster.

Ad Magníf. Ant. 2. D

INnocéntes pro Chrísto * infántes occí-si



sunt, ab iníquo ré-ge lacténtes inter-fécti sunt :



ípsum sequúntur Agnum sine mácula, et dícunt



semper : Glóri-a tí-bi Dómine. E u o u a e.

Oratio. Deus cujus hodiérna die. 97.

Et fit commem. S. Thomae Cantuariensis. Ant. Iste sánctus. *e Communi unius Martyris in I. Vesp.*

℣. Glória et honóre coronásti éum Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Oratio.

DEus, pro cujus Ecclésia gloriósus Póntifex Thomas gládiis impiórum occúbuit : † praesta, quaésumus; ut omnes qui ejus implórant auxílium, * petitiónis suae salutárem consequántur efféctum. Per Dóminum.

Deinde fiunt commemorationes de Nativitate. de S. Stephano et de S. Joanne, ut infra.

Commemorationes de Octavis.

De Nativitate. *Ant.* Hódie. 92. ℣. Nótum fécit. 91. *Oratio.* Concéde. 89.

De S. Stephano. *Ant.* Sepeliérunt. 94. ℣. Stéphamus vídit. *Oratio.* Da nobis. 92.

De S. Joanne. *Ant.* Exiit sérmo. 97. ℣. Válde honorándus est. *Oratio.* Ecclésiam. 95.

De SS. Innocentibus. *Ant.* Innocéntes. ℣. Sub thróno Déi. *ut supra. Oratio.* Deus, cujus hodiérna die. 97.

¶ *Si Festum SS. Innocentium venerit in Sabbato, tunc fit commemoratio Dominicae ut infra; deinde S. Thomae et trium Octavarum. Sequenti die fit Officium de Dominica, ritu semiduplici, cum commem. S. Thomae et aliis, ut infra,* 101.

Pro commem. Dominicae.

Ant. 8.



DUm mé-di-um si-lénti-um * tenérent ómni-



a, et nox in sú-o cúrsu médi-um í-ter perágeret :



omnípot-ens sérmo tú-us Dómine a regá- li-bus sé-



dibus vé-nit, alle-lú- ia. E u o u a e.

℣. Vérbum cáro fáctum est, allelúia.
℟. Et habitávit in nóbis, allelúia.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, dirige actus nostros in beneplácito tuo : † ut in nómine dilécti Filii tui, * mereámur bonis opéribus abundáre. Qui tecum vivit.

Dominica infra Octavam Nativitatis.

Antiphonae et Psalmi de Nativitate, 90. *ritu semiduplici.*

Capitulum. *Galat. 4.*

FRatres : Quanto témpore haeres párvulus est, nihil differt a servo, cum sit dóminus ómnium : † sed sub tutóribus et actóribus est, * usque ad praefinítum tempus a patre.

Hymnus. Jésu Redémptor. 87.

℣. Vérbum cáro fáctum est, allelúia.
℟. Et habitávit in nóbis, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 6. F



PU-er Jésus * pro-fi-ci-ébat aetáte et sa-



pi-énti- a coram Dé-o et homínibus. E u o u a e.

Oratio. Omnipotens sempitérne Deus. *ut supra,* 100.

Si fuerit dies 29 Decembris, tunc post Orationem Dominicae fit commemoratio sequentis diei infra Octavam Nativitatis (*Ant.* Hódie. 92. ℣. Nótum. 91. *Oratio.* Concéde. 89), *deinde S. Thomae* (*Ant.* Qui vult veníre post me. ℣. Jústus. *de Communi unius Martyris in II. Vesp., Oratio.* Deus, pro cujus Ecclésia. 99.) *et trium Octavarum.*

Si Dominica venerit die 30 Decembris, Officium fit ut supra cum commemoratione sequentis Festi S. Silvestri (*Ant.* Sacérdos et Póntifex. ℣. Amávit. *Oratio.* Da quaésumus. *de Communi Confessoris Pontificis*) *et quatuor Octavarum.*

Si vero Dominica venerit die 31 Decembris, Vesperae fiunt de Circumcisione Domini cum commemoratione Dominicae tantum. Ant. Púer Jésus. ℣. *et Oratio ut supra.*

IN CIRCUMCISIONE DOMINI

et Octava Nativitatis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Lactátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.




2. Ant.
3. a 2
Q Uando nátus es * ineffabí-liter ex Vírgine, tunc
implétae sunt Scriptúrae : sicut plúvi-a in véllus de-
scendísti, ut sálvum fáceres gé- nus humánum : te lau-
dámus Dé-us nóster. E u o u a e.
3. Ant.
4. E
R Ubum quem
víderat * Mó- yses incombústum, conservátam agnó-
vimus tú-am laudábi-lem virgini-tátem : Dé- i Géni-
trix, intercéde pro nóbis. E u o u a e.
4. Ant.
1. f
G Erminávit * rádix Jésse, órta est stélla
ex Jácob : Vírgo pépe-rit Salvató- rem : te laudámus,



Dé- us nóster. E u o u a e.

5. Ant. 2. D

Ecce Ma-rí- a * gé-nu-it nóbis Salvatórem, quem Jo-ánnes vídens excla-





má-vit, dí-cens : Ecce Agnus Dé- i, ecce qui tóllit



† peccáta múndi, allelú- ia. *Post Septuag.* † peccáta



múndi. E u o u a e.

Capitulum. *Tit. 2. c.*

Appáruit grátia Dei Salvatóris nostri ómnibus homínibus, † erúdiens nos, ut abnegántes impietátem et saeculária desidéria, * sóbrie, et juste, et pie vivámus in hoc saéculo.

Hymnus. Jésu Redémptor ómnium. 87.

℣. Vérbum cáro fáctum est, allelúia.
℟. Et habitávit in nóbis, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G



Propter ními-am * ca-ri-tátem sú-am, qua di-



lé-xit nos Dé-us, Fí-li- um sú-um mí- sit in simi-



li-túdinem cárnis peccá-ti, allelú- ia. E u o u a e.

Oratio.

Deus, qui salútis aeternae, beátae Maríae virginitáte fecúnda, humáno géneri praémia praestitísti : † tríbue quaésumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, * per quam merúimus auctórem vitae suscípere, Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat.

Et fit tantum commem. de praecedenti Dominica si ejus Officium celebratum sit die 31. Decembris.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, praeter sequentia.

℣. Nótum fécit Dóminus, allelúia. ℟. Salutáre súum, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 2. A



Oratio. Deus, qui salútis, *ut supra.*

Deinde pro S. Stephano. Ant. Stéphanus autem. 92.

℣. Stéphanus vídit caélos apértos.
℟. Vídit et introívit : beátus hómo, cúi caéli patébant.

Oratio.

Omnípotens sempitérne Deus, qui primítias Mártyrum in beáti Levítae Stéphani sánguine dedicásti : † tríbue, quaésumus; ut pro nobis intercéssor exsístat, * qui pro suis étiam persecutóribus exorávit Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

De aliis Octavis in his Vesperis nihil fit.

Si in die Circumcisionis, aut in sequentibus usque ad Epiphaniam inclusive, Dominica occurrerit, de ea nihil fit.

DIE 2. JANUARII.

In Octava S. Stephani.

Duplex.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Confitébor. 40. — 3. Beátus vir. 41. — 4. Laudáte púeri. 41. — 5. Crédidi. 67.

1. Ant. 8. G 

L Apidavérunt Stéphanum,* et ípse invocá-



bat Dóminum, dícens : Ne státu-as íllis hoc peccá-tum.

 2. Ant. 7. a

E u o u a e. L Apides torréntis ílli * dúlces fu-é-



runt : ípsum sequúntur ómnes á-nimae jústae.

 3. Ant. 8. G 

E u o u a e. A Dhaésit * ánima mé-a post te,



qui-a cá-ro mé-a lapidá-ta est pro te, Dé-us mé- us.









Deinde fit de S. Joanne, Capitulum. Qui timet Deum. 95.
Hymnus. Exsúltet orbis gáudiis. 95.
℣. Valde honorándus est beátus Joánnes.
℟. Qui supra péctus Dómini in coéna recúbuit.
Ad Magnificat, Ant. Iste est Joánnes. 94. *Oratio.* Ecclésiam. 95.
Et fit commem. S. Stephani. Ant. Sepeliérunt. ℣. Stéphanus. 94. *Oratio.* Omnípotens, *ut supra,* 104.
Postea SS. Innocentium. Ant. Innocéntes pro Christo. ℣. Sub thróno Déi, 98. *Oratio.* Deus, cujus. 97.

DIE 3. JANUARII.

In Octava S. Joannis.

Duplex.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Crédidi. 67. — **4.** In converténdo. 67. — **5.** Dómine probásti me. 69.



supra péctus Dómini in coéna recúbu-it. E u o u a e.
2. Ant. 3. a
H Ic est discípulus ílle, * qui testimóni-um perhí-
bu- it : et scímus qui-a vérum est testimóni-um éjus.
E u o u a e.
3. Ant. 3. a
H IC est discípulus mé-us : * sic
é-um vólo manére, donec véni-am. E u o u a e.
4. Ant. 1. f
S Unt de hic stántibus, * qui non gustábunt mór-
tem, donec víde-ant Fí-li-um hóminis in régno sú- o.
E u o u a e.
5. Ant. 1. f
E Cce pú-er mé-us * e-léctus,
quem elégi : pósu-i super é- um spí-ritum mé- um.



E u o u a e.

Capitulum et alia, ut in die, 95, *cum commemoratione SS. Innocentium. Ant.* Hi sunt. ℣. Heródes irátus. *Oratio.* Deus, cujus. 97.

¶ *Die 4. Januarii Vesperae dicuntur de Vigilia Epiphaniae cum commem. diei Octavae SS. Innocentium et S. Telesphori Papae, Martyris, ut infra.*

In Vigilia Epiphaniae Domini.

Semiduplex.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi ut in Circumcisione Domini, 101.

Capitulum. *Galat. 4.*

FRatres : Quanto témpore haeres párvulus est nihil, differt a servo, cum sit dóminus ómnium : † sed sub tutóribus et actóribus est, * usque ad praefinítum tempus a patre.

Hymnus. Jésu Redémptor. 87.

℣. Nótum fécit Dóminus, allelúia.
℟. Salutáre súum, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 6. F



PUer Jésus * pro-fi-ci-ébat aetáte et sa-



pi-énti- a coram Dé-o et homínibus. E u o u a e.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, dírige actus nostros in beneplácito tuo : † ut in nómine diléctí Fílii tui, * mereámur bonis opéribus abundáre. (Qui tecum vivit et regnat in unitáte.)

Commemoratio Octavae SS. Innocentium.

Ant. 2. D



INnocéntes pro Chrísto * infántes occí-si sunt



℣. Sub thróno Déi ómnes sáncti clámant.
℟. Víndica sánguinem nóstrum, Déus nóster.

Oratio.

Deus, cujus hodiérna die praecónium Innocéntes Mártyres non loquéndo, sed moriéndo conféssi sunt : † ómnia in nobis vitiórum mala mortífica, ut fidem tuam, quam lingua nostra lóquitur, * étiam móribus vita fateátur. Per Dóminum.

Deinde S. Telesphori Papae et Martyris.



℣. Glória et honóre coronásti éum, Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Oratio.

Deus, qui nos beáti Telésphori Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : * concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

IN EPIPHANIA DOMINI.

Duplex I. classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Confitébor. 40. — 3. Beátus vir. 41. — 4. Laudáte púeri. 41. — 5. Laudáte Dóminum. 67.

Capitulum. *Isaiae 60.*

SUrge, illumináre Jerúsalem, quia venit lumen tuum, * et glória Dómini super te orta est.



sti-a 2. Ibant Mági, quam víde-rant, Stéllam sequéntes
praévi-am : Lúmen requí-runt lúmi-ne : Dé-um fatént‌ur
múnere. 3. Lavácra púri gúrgi-tis Caeléstis Agnus átti-
git : Peccá-ta, quae non détu- lit, Nos ablu-éndo sústu-
lit. 4. Nóvum génus poténti-ae : Aquae rubéscunt hý-
dri-ae : Vinúmque jússa fúnde-re, Mutávit únd*a* o-rígi-
nem. 5. Jésu, tíbi sit gló-ri- a, Q*ui* apparu-í-sti génti-
bus, Cum Pátr*e* et álmo Spí-ri-tu, In sempi-térna
saécula. Amen.

¶ *Sic terminantur Hymni per totam Octavam.*

Alter Tonus ad libitum.





tíbi sit glóri-a, Qui apparu-ísti géntibus, Cum Pá-



tre et álmo Spí-ri-tu, In sempitérna saécu-la. Amen.

In hoc altero tono cantantur Hymni ad Horas per Octavam.



℣. Réges Thársis et ínsulae múnera ófferent.



℟. Réges Arabum et Sába dóna addúcent.

(Sic cantatur tantum in die Festi : alias adhibetur tonus solitus).

Ad Magníf.
Ant. 8. G



M Agi * vidén-tes stéllam, dixé-runt ad ínvi-



cem : Hoc sígnum mágni Ré-gis est : e-ámus, et inqui-



rámus é-um, et offerámus é- i múnera, áurum, thus



et mýrrham. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui hodiérna die Unigénitum tuum géntibus stella duce revelásti : † concéde propítius; ut qui jam te ex fide cognóvimus, * usque ad contemplándam spéciem tuae celsitúdinis perducámur. Per eúmdem Dóminum.

Tonus Hymni ad Completorium.

Hic tonus servatur ad Completorium et Horas per totam Octavam.

IN II. VESPERIS.

Antiphonae ut in I. Vesp., 110. *Psalmi de Dominica*, 39.
Capitulum. Surge. *Hymnus.* Crudélis Heródes. 111. *vel* 113.
℣. Réges Thársis et ínsulae múnera ófferent.
℟. Réges Arabum et Sába dóna addúcent.
In die Festi cantatur ut supra, 114.



¶ *Si Epiphania venerit in Sabbato, in II. Vesperis fit commemoratio Dominicae infra Octavam.*



℣. Omnes de Sába vénient, allelúia.
℟. Aurum et thus deferéntes, allelúia.

Oratio.

VOta, quaésumus Dómine, supplicántis pópuli caeléstì pietáte proséquere : † ut et quae agénda sunt, vídeant, * et ad impléndа quae víderint, convaléscant. Per Dóminum.

Dominica infra Octavam Epiphaniae.

AD VESPERAS.

Antiphonae ut in I. Vesperis Festi, 110. *Ps. de Dominica,* 39.

Capitulum. *Rom. 12.*

FRatres : Obsecro vos per misericórdiam Dei, † ut exhibeátis córpora vestra hóstiam vivéntem, sanctam, Deo placéntem, * rationábile obséquium vestrum.

Hymnus. Crudélis Heródes. 111. *vel* 113.

℣. Réges Thársis et ínsulae múnera ófferent.
℟. Réges Arabum et Sába dóna addúcent.

Ad Magníf. Ant. 8. G*

Oratio. Vota quaésumus, *ut supra.*

Et fit commemoratio Epiphaniae. Ant. Mági vidéntes. 114.

℣. Omnes de Sába vénient, allelúia. ℟. Aurum et thus deferéntes, allelúia.

Oratio. Deus, qui hodiérna die. 114.

¶ *Si Octava Epiphaniae venerit in Dominica, Officium Dominicae anticipatur in Sabbato et nihil fit de Dominica in ipsa die Octava. Si venerit in Feria II., Dominica praecedenti, Vesperae fiunt de sequenti die Octava cum commemoratione Dominicae. Ant.* Fili, quid fécisti. ℣. Omnes de Sába. *Oratio.* Deus, qui hodiérna die, *ut supra.*

In die Octava Epiphaniae.

Duplex majus.

Omnia ut in die Epiphaniae, 110, *excepta Oratione.*

Oratio.

DEus, cujus Unigénitus in substántia nostrae carnis appáruit : † praesta, quaésumus ; ut per eum, quem símilem nobis foris agnóvimus, * intus reformári mereámur. Qui tecum vivit.

DOMINICA II. POST EPIPHANIAM.

FESTUM SANCTISSIMI NOMINIS JESU.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *sed loco ultimi, Ps.* Crédidi. 67.





débo, et exsultábo in Dé-o Jésu mé-o. E u o u a e.

4. Ant. 4. E 

A só-lis órtu * usque ad occásum laudábi-le nó-

 5. Ant. 8. c 

men Dómini. E u o u a e. S Acri-ficábo * hó-



sti-am láudis, et nómen Dómini invocábo. E u o u a e.

Capitulum. *Philipp. 2.*

FRatres : Christus humiliávit semetípsum, factus obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. † Propter quod et Deus exaltávit illum, et donávit illi nomen quod est super omne nomen : * ut in nómine Jesu omne genu flectátur.

Hymn. 1. 

J Esu dúlcis memó-ri-a, Dans véra córdis gáu-



di-a : Sed super mel et ómni-a, Ejus dúlcis praesén-



ti-a. 2. Nil cánitur su-ávi-us, Nil audítur jucúndi-us,



Nil cogitá-tur dúlci-us, Quam Jésus Dé-i Fí-li-us. 3. Jé-



su spes paeniténtibus, Quam pí- us es peténtibus! Quam



bónus te quaeréntibus! Sed quid inveni-éntibus? 4. Nec



língua vá-let dí-cere, Nec líttera exprímere : Expér-



tus pótest crédere, Quid sit Jésum di-lígere. 5. Sis Jésu



nóstrum gáudi-um, Qui es futúrus praémi-um : Sit nó-



stra in te glóri- a, Per cúncta semper saécu-la. Amen.

℣. Sit nómen Dómini benedíctum. Allelúia.
℟. Ex hoc nunc, et usque in saéculum. Allelúia.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



F Ecit * míhi mágna qui pótens est, et sán-



ctum nómen é-jus. Alle-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui unigénitum Fílium tuum constituísti humáni géneris Salvatórem, et Jesum vocári jussísti : † concéde propítius ; ut, cujus sanctum nomen venerámur in terris, * ejus quoque aspéctu perfruámur in caelis. Per eúmdem Dóminum.

Pro commemoratione Dominicae.

Ant. 7. a



℣. Vespertína orátio ascéndat ad te Dómine.
℟. Et descéndat super nos misericórdia túa.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui caeléstia simul et terréna moderáris : † supplicatiónes pópuli tui cleménter exáudi; * et pacem tuam nostris concéde tempóribus. Per Dóminum.

¶ *Ad Completorium, Hymnus cantatur ut in Nativitate Domini,* 89, *et in fine dicitur* Jésu tibi sit glória, Qui nátus es de Vírgine.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, praeter sequentia.

Ad Magníf. Ant 1. g

Pro commemoratione Dominicae.

Ad Magníf. Ant. I. f



D E-fi-ci- énte víno, * jússit Jésus implé-ri hý-



dri-as áqua, quae in vínum convérsa est, alle-lú- ia.

℣. Dirigátur Dómine orátio méa. ℟. Sicut incénsum in conspéctu túo.

Oratio. Omnípotens. 121.

Dominica III. post Epiphaniam.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Ad Magníf. Ant. I. g 2



D Omine, * si tu vis, pótes me mundá-re : et



á- it Jé-sus : Vó-lo, mundá-re. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine orátio méa. ℟. Sicut incénsum in conspéctu túo.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, infirmitátem nostram propitius réspice : † atque ad protegéndum nos * déxteram tuae majestátis exténde. Per Dóminum.

Deinde fit Suffragium de Omnibus Sanctis, 47.

Dominica IV. post Epiphaniam.

Ad Magníf. Ant. I. g 2



D Omine, * sálva nos, per-ímus : ímpera, et



fac Dé-us tranquilli-tá-tem. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui nos in tantis perículis constitútos, pro humána scis fragilitáte non posse subsístere : † da nobis salútem mentis et córporis; * ut ea quae pro peccátis nostris pátimur, te adjuvánte vincámus. Per Dóminum.

Dominica V. post Epiphaniam.

Ad Magníf. Ant. 1. g



C Ol-lí-gi-te * primum zizáni- a, et alligá-



te é-a in fascículos ad combu-réndum : trí-ti-cum au-

tem congregá-te in hór-re-um mé-um, dí-cit Dóminus.



E u o u a e.

Oratio.

FAmíliam tuam, quaésumus Dómine, contínua pietáte custódi : † ut quae in sola spe grátiae caeléstis innítitur, * tua semper protectióne muniátur. Per Dóminum.

Dominica VI. post Epiphaniam.

Ad Magníf. Ant. 1. a 3



S Imi-le est * régnum caelórum ferménto, quod



accéptum mú-li-er abscóndit in fa-rínae sátis tríbus,



donec fermentátum est tó-tum. E u o u a e.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut semper rationabília meditántes, * quae tibi sunt plácita, et dictis exsequámur et factis. Per Dóminum.

Dominica in Septuagesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *1. Cor. 9. d.*

FRatres : Nescítis quod ii qui in stádio currunt, † omnes quidem currunt, sed unus áccipit bravíum? Sic cúrrite ut comprehendátis.

Hymnus. Lúcis Creátor. 43. ℣. Dirigátur.

Ad Magníf. Ant. 7. a



D Ixit paterfamí-li- as * operá-ri- is sú- is : Quid



hic stá- tis tóta dí- e o-ti-ó-si? At ílli respondéntes di-



xé-runt : Qui-a némo nos condúxit. I-te in víne-am



mé- am : et quod jústum fú- erit, dábo vóbis. E u o u a e.

Oratio.

PReces pópuli tui, quaésumus Dómine, cleménter exáudi : † ut qui juste pro peccátis nostris afflígimur, * pro tui nóminis glória misericórditer liberémur. Per Dóminum.

Dominica in Sexagesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *2. Cor. 11. d.*

FRatres : Libénter suffértis insipiéntes, cum sitis ipsi sapiéntes :† sustinétis enim si quis vos in servitútem rédigit, si quis dévorat, si quis áccipit, si quis extóllitur, * si quis in fáciem vos caedit.

Hymnus. Lúcis Creátor. 43. ℣. Dirigátur.

Ad Magníf. Ant. 6. F



Oratio.

DEus, qui cónspicis quia ex nulla nostra actióne confídimus : † concéde propítius; ut contra advérsa ómnia, * Doctóris géntium protectióne muniámur. Per Dóminum.

Dominica in Quinquagesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *1. Cor. 13.*

FRatres : Si linguis hóminum loquar, et Angelórum, † caritátem autem non hábeam, * factus sum velut aes sonans, aut cýmbalum tínniens.

Hymnus. Lúcis Creátor. 43. ℣. Dirigátur.



Oratio.

PReces nostras, quaésumus Dómine, cleménter exáudi : † atque a peccatórum vínculis absolútos, * ab omni nos adversitáte custódi. Per Dóminum.

Dominica I. in Quadragesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *2. Cor. 6.*

FRatres : Hortámur vos, ne in vácuum grátiam Dei recipiátis. † Ait enim : Témpore accépto exaudívi te, * et in die salútis adjúvi te.



flé-tibus, In hoc sácro jejúni-o Fúsas quadragená-



ri-o. 2. Scru-tátor álme córdi-um, Infírma tu scis ví-



ri-um : Ad te revérsis éxhibe Remissi- ónis grá-ti-am.



3. Multum quidem peccávimus, Sed párce confiténtibus :



Ad nóminis láudem tú-i, Cónfer medé-lam lánguidis.



4. Concéde nóstrum cónte-ri Córpus per abstinénti-am,



Cúlp*ae* ut re-línquant pábulum Jejúna córda críminum.



5. Praésta be- áta Tríni-tas, Concéde símplex Uni-tas :



Ut fructu- ó-sa sint tú-is Jejuni- ó-rum múnera. Amen.

℣. Angelis súis Déus mandávit de te.
℟. Ut custódiant te in ómnibus víis túis.

Ad Magníf. Ant. 8. G*

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam ánnua Quadragesimáli observatióne puríficas : † praesta famíliae tuae; ut quod a te obtinére abstinéndo nítitur, * hoc bonis opéribus exsequátur. Per Dóminum.

Tonus Hymni ad Completorium.

2.



2. Prócul recédant... 3. Praésta, Páter...

Hic tonus servatur ad Completorium usque ad Dominicam Passionis, etiam in Festis Sanctorum, nisi aliter notetur.

Dominica II. in Quadragesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *1. Thess. 4.*

FRatres : Rogámus vos, et obsecrámus in Dómino Jesu : † ut quemádmodum accepístis a nobis quómodo vos opórteat ambuláre, et placére Deo : * sic et ambulétis, ut abundétis magis.

Hymnus. Audi benígne Cónditor. 126. ℣. Angelis súis.

Ad Magníf. Ant. 1. f



V Isi-ónem * quam vi-dístis, némini dixé-



ri-tis, donec a mórtu-is resúrgat Fí-li- us hóminis.



E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui cónspicis omni nos virtúte destítui : intérius exteriúsque custódi : † ut ab ómnibus adversitátibus muniámur in córpore, * et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum.

Dominica III. in Quadragesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *Ephes. 5.*

FRatres : Estóte imitatóres Dei, sicut fílii caríssimi : † et ambuláte in dilectióne, sicut et Christus diléxit nos, et trádidit semetípsum pro nobis, * oblatiónem et hóstiam Deo in odórem suavitátis.

Hymnus. Audi benígne Cónditor. 126. ℣. Angelis súis.



Oratio.

QUaésumus omnípotens Deus, vota humílium réspice : † atque ad defensiónem nostram, * déxteram tuae majestátis exténde. Per Dóminum.

Dominica IV. in Quadragesima.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *Galat. 4. c.*

FRatres : Scriptum est quóniam Abraham duos filios hábuit : unum de ancílla, et unum de líbera : † sed qui de ancílla, secúndum carnem natus est : qui autem de líbera, per repromissiónem : * quae sunt per allegoríam dicta.

Hymnus. Audi benígne Cónditor. 126. ℣. Angeli súis.





sedébat cum discípu-lis sú- is. E u o u a e.

Oratio.

COncéde, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui ex mérito nostrae actiónis afflígimur, * tuae grátiae consolatióne respirémus. Per Dóminum.

DOMINICA DE PASSIONE.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *Hebr. 9. c*

FRatres : Christus assístens pontifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manu factum, id est, non hujus creatiónis : † neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta,* aetérna redemptióne invénta.

Hymn. I.



VExíl-la Ré- gis pród-e- unt : Fúlget Crúcis my-



sté-ri- um, Qua ví-ta mórtem pértu-lit, Et mór- te ví-tam



prótu-lit. 2. Quae vulnerá- ta lánce-ae Mucróne dí-ro, crí-

minum Ut nos lavá-ret sórdibus, Ma-ná- vit únd*a* et


sánguine. 3. Implé-ta sunt quae cóncinit Dávid fidé-li
cármine, Dicéndo na-ti-ó-nibus : Regná- vit a lígno
Dé-us. 4. Arbor decóra et fúl-gida, Ornáta Ré-gis púr-
pura, Elécta dígno stí-pi-te Tam sáncta mémbra tán-
gere. 5. Be-á-ta, cú- jus bráchi- is Pré-ti-um pepéndit
saécu-li : Statéra fácta córpo-ris, Tu- lítque praédam tár-
ta-ri. 6. O Crux áve, spes ú-ni-ca, Hoc Passi- ónis tém-
pore : Pí- is adáuge grá-ti- am, Re- ísque dé-le crími-
na. 7. Te, fons salú- tis Trí- ni-tas, Colláudet ómnis spí-



ri-tus : Quíbus Crúcis victó-ri- am Largí- ris, ádde praé-



mi-um. Amen.

℣. Eripe me Dómine ab hómine málo. ℟. A viro iníquo éripe me.

Ad Magníf.
Ant. 2. D

A -braham * páter véster exsultá-vit ut vi-



déret dí-em mé-um : vídit, et gavísus est. E u o u a e.

Oratio.

QUaésumus omnípotens Déus, famíliam tuam propítius réspice : † ut te largiénte regátur in córpore; * et te servánte custodiátur in mente. Per Dóminum.

¶ *Ab his Vesperis usque ad Festum Ss. Trinitatis inclusive, omittitur Suffragium de Omnibus Sanctis.*

Tonus Hymni ad Completorium.

2.



TE lúcis ante términum, Rérum Cre-á-tor, pósci-



mus, Ut pro tú-a cleménti- a, Sis praésul et custódi- a.



2. Procul recédant sómni- a, Et nócti- um phantásma-



ta : Hostémque nóstrum cómprime, Ne pollu-ántur cór-



po-ra. 3. Praésta, Páter pi- íssime, Patríque cómpar

Unice, Cum Spí-ri-tu Pa-rácli-to, Régnans per ómne



saécu-lum. Amen.

Hic tonus servatur ad Completorium et ad Horas usque ad Fer. V. in Coena Domini, etiam in Festis Sanctorum, nisi aliter notetur.

¶ *Ab hac die usque ad Feriam V. in Coena Domini, ad Completorium quando fit Officium de Tempore, in* ℟. *brevi non dicitur* ℣. Glória Pátri, *sed ejus loco statim repetitur* ℟. In mánus túas, *etc.*

DOMINICA IN PALMIS.

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *Philipp. 2.*

FRatres : Hoc enim sentíte in vobis quod et in Christo Jesu : qui cum in forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se aequálem Deo : † sed semetípsum exinanívit, formam servi accípiens, in similitúdinem hóminum factus, * et hábitu invéntus ut homo.

Hymnus. Vexílla Régis. 131.

℣. Eripe me Dómine ab hómine málo.
℟. A víro iníquo éripe me.

Ad Magníf. Ant. 8. G*



S Críptum est enim : * Percú-ti- am pastórem,



et dispergéntur óves grégis : postquam autem resurré-



xero, praecédam vos in Ga- lilaé-am : ibi me vidébi-tis,



dí-cit Dóminus. E u o u a e.

Oratio.

Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno géneri, ad imitándum humilitátis exémplum, Salvatórem nostrum carnem súmere, et crucem subire fecisti : † concéde propítius; ut et patiéntiae ipsíus habére documénta, * et resurrectiónis consórtia mereámur. Per eúmdem Dóminum.

FERIA QUINTA IN COENA DOMINI.

AD VESPERAS.

Vesperae, dicto secreto Pater noster. *et* Ave María, *inchoantur absolute a prima Antiphona sine cantu.* [1]

ANT. Cálicem † salutáris accípiam, et nómen Dómini invocábo.

Ps. Crédidi. 67.

ANT. Cum his † qui odérunt pácem, éram pacíficus : dum loquébar íllis, impugnábant me gratis.

Ps. Ad Dóminum. 67.

ANT. Ab homínibus † iníquis líbera me, Dómine.

Ps. Eripe me. 69.

ANT. Custódi me † a láqueo quem statuérunt míhi, et a scándalis operántium iniquitátem.

Ps. Dómine clamávi. 70.

ANT. Considerábam † ad déxteram, et vidébam, et non érat qui cognósceret me.

Ps. Vóce méa. 70.

Capitulum, Hymnus et ℣. *non dicuntur.*

[1] Melodia pro sequentibus Antiphonis olim usurpata, et in editione typica Libri Antiphonarii restituta, in Appendice reperietur.

Ad Magnificat, Antiphona :

Coenántibus † autem íllis accépit Jésus pánem, et benedíxit ac frégit dedítque discípulis súis.

Cant. Magníficat. 47.

Repetita Ant. dicitur ℣. Chrístus fáctus est pro nóbis obédiens usque ad mórtem.

Cum incipitur ℣. Chrístus fáctus est. *omnes genuflectunt, et eo finito, dicitur* Pater noster. *totum sub silentio. Postea aliquantulum altius, dicitur Psalmus sequens :*

Psalmus 50.

Miserére mei Déus, * secúndum mágnam misericórdiam túam.

Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, * déle iniquitátem méam.

Amplius láva me ab iniquitáte méa : * et a peccáto méo múnda me :

Quóniam iniquitátem méam égo cognósco : * et peccátum méum contra me est semper.

Tibi sóli peccávi, et málum coram te féci : * ut justificéris in sermónibus túis, et víncas cum judicáris.

Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum : * et in peccátis concépit me máter méa.

Ecce enim veritátem dilexísti : * incérta et occúlta sapiéntiae túae manifestásti míhi.

Aspérges me hyssópo, et mundábor : * lavábis me, et super nívem dealbábor.

Audítui méo dábis gáudium et laetítiam : * et exsultábunt óssa humiliáta.

Avérte fáciem túam a peccátis méis : * et ómnes iniquitátes méas déle.

Cor múndum créa in me Déus : * et spíritum réctum ínnova in viscéribus méis.

Ne projícias me a fácie túa : * et spíritum sánctum túum ne áuferas a me.

Rédde míhi laetítiam salutáris túi : * et spíritu principáli confírma me.

Docébo iníquos vías túas : * et ímpii ad te converténtur.

Líbera me de sanguínibus, Déus, Déus salútis méae : * et exsultábit lingua méa justítiam túam.

Dómine, lábia méa apéries : * et os méum annuntiábit láudem túam.

Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique : * holocáustis non delectáberis.

Sacrifícium Déo spíritus contribulátus : * cor contrítum et humiliátum Déus non despícies.

Benígne fac Dómine in bóna voluntáte túa Sion : * ut aedificéntur múri Jerúsalem.

Tunc acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes et holocáusta : * tunc impónent super altáre túum vítulos.

Psalmo finito, sine Orémus, *dicitur simili voce Oratio :*

Réspice, quaésumus Dómine, super hanc famíliam tuam, pro qua Dóminus noster Jesus Christus non dubitávit mánibus tradi nocéntium, et crucis subíre torméntum.

Sed Qui tecum vivit. *dicitur sub silentio.*

AD COMPLETORIUM.

Non dicitur Jube domne, *nec Lectio brevis, nec* Adjutórium, *neque Oratio Dominica : sed facta Confessione et Absolutione, incipitur a Ps.* Cum invocárem; *et dicuntur Psalmi de Dominica,* 51. *Dictis Psalmis, dicitur* Nunc dimíttis. 58.

Deinde ℣. Chrístus fáctus est. *cum reliquis, ut supra.*

FERIA VI. IN PARASCEVE.

AD VESPERAS.

Omnia ut heri, praeter sequentia :

Ad Magnificat, Antiphona.

Cum accepísset † acétum dixit : Consummátum est, et inclináto cápite, trádidit spíritum.

Repetita Ant., dicitur ℣. Christus fáctus est pro nóbis obédiens usque ad mórtem, mórtem autem crúcis.

Ad Completorium. *Ut heri.* ℣. Christus fáctus est, *ut supra.*

SABBATO SANCTO.

Post sumptionem Sacramenti, pro Vesperis *in Choro cantatur :*

Ant. 6.



A Llelú-ia, * allelú-ia, allelú-ia. E u o u a e.

Ps. Laudáte Dóminum. 67.

Repetitur Antiphona Allelúia. *et statim Celebrans in cantu incipit Antiphonam ad Magnificat, quam Chorus prosequitur.*

Ant. 8.



V Espere autem sábba-ti, * quae lucéscit in príma



sábba-ti, vénit Ma-rí-a Magda-léne, et áltera Ma-rí-a,



vidére sepúlcrum, allelú- ia. E u o u a e.

Cant. Magníficat. 47.

Repetita Antiphona, Celebrans dicit :
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

SPíritum nobis Dómine tuae caritátis infúnde : * ut quos sacraméntis paschálibus satiásti, tua fácias pietáte concórdes. Per Dóminum.

Deinde : ℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo. *Postea Diaconus cantat .*



Ite míssa est, allelú-ia, alle- lú-ia.
Dé-o grá-ti- as, allelú-ia, alle- lú-ia.

AD COMPLETORIUM.

℣. Júbe dómne benedícere. — *Lectio brevis.* Frátres : Sóbrii estóte. — ℣. Adjutórium nóstrum. — Páter nóster. — Confíteor. — ℣. Convérte nos. — ℣. Déus in adjutórium *cum* Allelúia. Glória Pátri.

Deinde sine Antiphona dicuntur Psalmi de Dominica, in tono sequenti :



CUM invocárem, exaudívit me Dé-us justí-ti-ae



mé-ae : * in tribula-ti-óne di-latásti míhi.

Quibus dictis, reliquis omissis, inchoatur Antiphona Véspere autem sábbati. *ut supra; et statim incipitur Canticum* Nunc dimíttis. 59.

Repetita Antiphona, dicitur ℣. Dóminus vobíscum *et Oratio* Vísita, quaésumus. *cum reliquis,* 59 ; *in fine Antiphona* Regína caéli. 61.

DOMINICA RESURRECTIONIS.

AD VESPERAS.

Psalmi de Dominica, 39.



4. Ant.
7. a



PRae timóre autem éjus * extérri-ti sunt custó-



des, et fácti sunt velut mórtu-i, allelú- ia. E u o u a e.

5. Ant.
8. G



REspóndens autem Angelus * díxit mu-li- é-ribus :



No-lí-te timé-re : scí- o enim quod Jésum quaéri-tis, alle-



lú- ia. E u o u a e.

Capitulum, Hymnus et ℣. *non dicuntur; sed eorum loco :*

Ant.
2.



HAec dí- es, * quam fé- cit Dó-

mi- nus : exsulté- mus, et



lae-té- mur in é- a.

Ad Magnif.
Ant. 3. a



ET respici- én-tes * vidérunt revolú-tum lápi-



dem : érat quippe mágnus valde, alle-lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui hodiérna die per Unigénitum tuum aeternitátis nobis áditum devícta morte reserásti : † vota nostra, quae praeveniéndo aspíras, * étiam adjuvándo proséquere. Per eúmdem Dóminum.

℣.



BEnedicámus Dómino, alle-lú-ia, alle- lú- ia.
℟. Dé- o grá-ti- as, alle-lú-ia, alle- lú- ia.

Sic dicitur cum duplici Allelúia *in Vesperis Feria II. et III. post Pascha.*
¶ *Hodie et duobus diebus seq. hic Versus potest etiam cantari ut sequitur :*



℣. Benedicámus Dó- mi- no, alle- lú-ia, alle-



lú- ia. ℟. Dé- o grá- ti- as, alle- lú-ia, al-



le- lú- ia.

AD COMPLETORIUM.

Omnia dicuntur ut in Dominica, Tempore Paschali, 49; *sed finitis Psalmis et repetita Antiphona* Allelúia, *immediate dicitur Canticum Simeonis :*

2.



NUnc dimíttis sérvum tú-um, Dómine : * secúndum vérbum tú-um in páce.



dum vérbum tú-um in páce. Qui-a vidérunt... *etc.*. 58.

Postea Ant. Haec dies. 140, *et Oratio* Visita, quaésumus *cum reliquis*, 69.

¶ *Feria II. et III. infra Octavam Paschae, Officium fit duplex et omnia dicuntur ut in die, praeter Orationem et Antiphonam ad Magnificat.*

FERIA SECUNDA POST PASCHA.

Ad Magníf. Ant. 8. G*



QUI sunt hi sermónes, * quos confértis ad ín-



vicem ambu-lántes, et éstis trístes? alle-lú-ia, alle-



lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui solemnitáte paschâli mundo remédia contulísti : † pópulum tuum, quaésumus, caelésti dono proséquere; * ut et perféctam libertátem cónsequi mereátur, et ad vitam profíciat sempitérnam. Per Dóminum.

FERIA TERTIA POST PASCHA.

Ad Magníf. Ant. 8. G



VIdéte mánus mé-as * et pédes mé- os, qui-a



égo ípse sum, alle-lú-ia, alle-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam novo semper foetu multíplicas : † concéde fámulis tuis, ut sacraméntum vivéndo téneant, * quod fide percepérunt. Per Dóminum.

DOMINICA IN ALBIS, in Octava Paschae.

Duplex majus.

AD VESPERAS.

Ant. 7. c 2



A Lle-lú-ia, * alle-lú-ia, alle- lú- ia. E u o u a e

Sub qua sola dicuntur omnes Psalmi de Dominica, 39.

Capitulum. *1. Joann. 5.*

CArissimi : Omme quod natum est ex Deo, vincit mundum : † et haec est victória quae vincit mundum, * fides nostra.

Hymn. 8.



A D ré-gi- as Agni dápes, Stó-lis amícti cándidis,



Post tránsi-tum má-ris Rúbri, Chrísto canámus Prínci-



pi. 2. Di-ví-na cú-jus cá-ri-tas Sácrum propínat sángui-



nem, Almíque mémbra córporis Amor sacérdos ímmo-



lat. 3. Spársum cru- ó-rem póstibus Vastá-tor hórret An-



gelus : Fugítque diví-sum máre, Mergúntur hóstes flúcti-


bus. 4. Jam Páscha nóstrum Chrístus est, Paschá-lis ídem
víctima : Et pú-ra pú-ris méntibus Since-ri-tá-tis ázy-
ma. 5. O vé-ra caéli víctima, Subjécta cui sunt tártara,
Solú-ta mórtis víncula, Recépta vítae praémi-a. 6. Ví-
ctor subáctis ínferis Trophaé-a Chrístus éxplicat, Cae-
lóq*ue* apérto, súbdi-tum Régem tenebrárum tráhit. 7. Ut
sis per-énne méntibus Paschá-le Jésu gáudi-um, A
mórte dí-ra críminum Vítae renátos líbera. 8. Dé-o Pá-
tri sit gló-ri-a, Et Fí-li-o qu*i* a mórtu-is Surréxit, ac
Parácli-to, In sempi-térna saécula. Amen.

Alter Tonus.

Hymn. 4.
AD ré-gi- as Agni dápes, Stó-lis amícti cándi-
dis, Post tránsi-tum má- ris Rúbri, Chrísto canámus
Príncipi. 2. Di- ví-na cújus cá-ri-tas Sácrum pro-pínat
sánguinem, Almíque mémbra córpo-ris Amor sacér-
dos ímmolat. 3. Spár-sum cru- órem póstibus Vastá-tor
hórret Angelus : Fugítque diví- sum máre, Mergúntur
hóstes flúctibus. 4. Jam Páscha nóstrum Chrístus est,
Paschá-lis ídem víctima, Et púra púris méntibus Sin-


ce-ri-tá-tis ázyma. 5. O vé-ra caéli víctima, Subjécta
cui sunt tártara, Solúta mórtis víncula, Recépta vítae
praémi- a. 6. Ví-ctor subáctis ínfe-ris, Trophaé-a Chrístus
éxplicat, Caelóque apérto, súbdi-tum Régem tenebrá-
rum tráhit. 7. Ut sis per-énne méntibus Paschá-le Jésu
gáudi-um, A mórte dí-ra críminum Vítae rená-tos líbe-
ra. 8. Dé- o Pátri sit gló-ri- a, Et Fí-li- o qui a mór-
tu-is Surréxit, ac Pa- rácli-to, In sempi-térna saécu-
la. Amen.

Sic terminantur omnes Hymni ejusdem metri usque ad Ascensionem, nisi propriam doxologiam habeant.

℣. Máne nobíscum Dómine, allelúia. ℟. Quóniam advesperáscit, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. c



P Ost dí-es o-cto, * jánu-is cláusis, ingréssus



Dóminus díxit é-is : Pax vóbis, allelú-ia, allelú- ia.



E u o u a e.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus: † ut qui paschália festa perégimus, * haec, te largiénte, móribus et vita teneámus. Per Dóminum.

¶ *Hodie et deinceps* ℣. Benedicámus Dómino *cantatur sine* Allelúia. *Tonus pro Dominicis Temporis Paschalis in Officio de Tempore habetur p.* 27.

Dominica II. post Pascha.

AD VESPERAS.

Ant. Allelúia. *Ps.* Díxit Dóminus, *cum reliquis de Dominica*, 39.

Capitulum. *1. Petr. 2. d.*

CAríssimi : Christus passus est pro nobis, † vobis relínquens exémplum, ut sequámini vestígia ejus. * Qui peccátum non fecit, nec invéntus est dolus in ore ejus.

Hymnus. Ad régias Agni dápes. 143. *vel* 145. ℣. Máne nobíscum. 147.

Ad Magníf. Ant. 3. a



E -go sum * pástor bónus, qui pásco óves



mé- as, et pro óvibus mé- is póno ánimam mé-am,



alle-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui in Fílii tui humilitáte jacéntem mundum erexísti : † fidélibus tuis perpétuam concéde laetítiam; * ut quos perpétuae mortis eripuísti cásibus, gáudiis fácias pérfrui sempitérnis. Per eúmdem Dóminum.

Deinde fit commemoratio de Cruce, 48.

DOMINICA III. POST PASCHA.

IN SOLEMNITATE SANCTI JOSEPH
Sponsi B. M. V. et Ecclesiae Universalis Patroni, Confessoris.

Duplex I. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39 : *loco ultimi Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 1 g



JAcob autem * génu-it Jó-seph, vírum Ma-

rí- ae, de qua nátus est Jésus, qui vocátur Chrístus, al-



le-lú-ia. E u o u a e.

2. Ant. 1. D 2



MIssus est * Angelus Gá-



bri- el a Dé-o in civi-tátem Ga-lilaé-ae, cú- i nómen


Náza- reth, ad Vírginem desponsá-tam ví-ro, cú- i nó-
men é-rat Jóseph, alle-lú- ia. E u o u a e.
3. Ant. 6. F
A -scéndit autem Jóseph * a Ga-lilaé-a de civi-
táte Názareth, in Judaé-am in civi- tátem Dá- vid,
quae vocátur Béthlehem, alle-lú- ia. E u o u a e.
4. Ant. 7. d
ET venérunt * festinántes, et invenérunt Ma-
rí- am et Jóseph, et infántem pósitum in praesépi-o, al-
le-lú-ia. E u o u a e.
5. Ant. 7. d
ET ípse Jésus * érat in-
cípi- ens qua-si annórum trigínta, ut putabá-tur fí-



li- us Jóseph, alle-lú- ia. E u o u a e.

Capitulum. *Gen. 49. d.*

BEnedictiónes patris tui confortátae sunt benedictiónibus patrum ejus : † donec veniret desidérium cóllium aeternórum : * fiant in cápite Joseph, et in vértice Nazaraéi inter fratres suos.

Hymn. 1.



TE Jóseph célebrent ágmina caélitum : Te cúncti



résonent christí- adum chó-ri, Qui clá-rus mé-ri-tis, jún-



ctus es ínclу-tae Cásto foédere Vírgi-ni. 2. Almo cum



túmidam gérmine cónjugem Admí-rans, dúbi- o tángeris



ánxi- us, Afflá-tu súpe-ri Fláminis Ange-lus Concé-



ptum pú-erum dócet. 3. Tu nátum Dóminum stríngis, ad



éxteras Aegýpti prófugum tu séqueris plágas : Amís-

sum Sólymis quaéris, et ínve-nis, Míscens gáudi- a flé-

ti-bus. 4. Post mórtem ré-liquos sors pí- a cónsecrat,

Palmámque eméri-tos gló-ri-a súsci-pit : Tu ví-vens, Sú-

pe-ris par, frú-e-ris Dé- o, Mí-ra sórte be-á-ti- or. 5. Nó-

bis, súmma Trí- as, párce precántibus : Da Jóseph mé-

ri-tis sídera scánde-re, Ut tandem líce- at nos tíbi pér-

pe-tim Grátum prómere cánti-cum. Amen.

℣. Constítuit éum dóminum dómus súae, allelúia.
℟. Et príncipem ómnis possessiónis súae, allelúia.

Ad Magníf.
Ant. 3. a 2

CUM esset desponsá-ta * Máter Jésu Ma-rí- a

Jóseph, ántequam conventí-rent, invénta est in útero



há- bens de Spí-ri-tu Sáncto, al-le-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Joseph sanctíssimae Genitrícis tuae sponsum elígere dignátus es : † praesta, quaésumus; ut quem protectórem venerámur in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Pro commemoratione Dominicae.

Ant. 6. F



M Odicum, * et non vidébi-tis me, dícit Dómi-nus :



í-terum módi- cum, et vidébi-tis me : qui- a vádo ad



Pátrem, allelú- ia, allelú- ia.

℣. Máne nobíscum Dómine, allelúia. ℟. Quóniam advesperáscit, allelúia.

Oratio.

Deus, qui errántibus, ut in viam possint redíre justítiae, veritátis tuae lumen osténdis : † da cunctis qui christiána professióne censéntur, et illa respúere quae huic inimíca sunt nómini ; * et ea quae sunt apta sectári. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, praeter sequentia :

℣. Sub úmbra illíus quem desideráveram sédi, allelúia.
℟. Et frúctus éjus dúlcis gútturi méo, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 3. b



F I-li, * quid fecísti nóbis sic? Ecce páter tú-us



et égo do-lén-tes quaerebámus te, al- le-lú- ia.



E u o u a e.

Prò commemoratione Dominicae.

Ant. 8. G



A -men, amen díco vóbis, * qui-a plorábi-tis et flé-



bi-tis vos : múndus autem gaudébit, vos vero contri-



sta-bímini : sed tristí-ti-a véstra vertétur in gáudi- um,



allelú- ia.

℣. Mâne nobíscum. *Oratio.* Déus qui errántibus, *ut supra,* 152.

¶ *Dominica IV. post Pascha totum Officium fit de ea cum commemoratione diei Octavae Solemnitatis S. Joseph.*

Dominica IV. post Pascha.

AD VESPERAS.

Ant. Allelúia. *Ps.* Dixit Dóminus, *cum reliquis de Dominica,* 39.

Capitulum. *Jac. 1. c.*

CArissimi : Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, † apud quem non est transmutátio, * nec vicissitúdinis obumbrátio.

Hymnus. Ad régias Agni dápes. 143. *vel* 145. ℣. Máne nobíscum. 147.

Ad Magníf. Ant. 2. D

Oratio.

DEus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis : † da pópulis tuis id amáre quod praécipis, id desideráre quod promíttis ; * ut inter mundánas varietátes, ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gáudia. Per Dóminum.

Deinde fit commemoratio diei Octavae Solemnit. S. Joseph. Ant. Fíli, quid fecísti. ℣. Sub úmbra illíus. *Oratio.* Deus, qui ineffábili providéntia. 152.

Dominica V. post Pascha.

AD VESPERAS.

Ant. Allelúia. *Ps.* Dixit Dóminus, *cum reliquis de Dominica,* 39.

Capitulum. *Jac. 1. d.*

CArissimi : Estóte factóres verbi, et non auditóres tantum, falléntes vosmetípsos. † Quia si quis audítor est verbi, et non factor : hic comparábitur viro consideránti vultum nativitátis suae in spéculo : * considerávit enim se, et ábiit, et statim oblítus est qualis fúerit.

Hymnus. Ad régias Agni dápes. 143. *vel* 145. ℣. Máne nobíscum. 147.

Ad Magníf. Ant. 8. G*



vos me amástis, et credidístis, alle-lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, a quo bona cuncta procédunt, largíre supplícibus tuis : ✝ ut cogitémus te inspiránte quae recta sunt; * et te gubernánte éadem faciámus. Per Dóminum.

Deinde fit commemoratio de Cruce, 48.

IN ASCENSIONE DOMINI.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 7. a



V Iri Ga-lilaé- i, * quid aspí-ci-tis in caélum?



Hic Jésus, qui assúmptus est a vóbis in caélum, sic vé-



ni-et, alle-lú-ia. E u o u a e.

2. Ant. 8. G*



C Umque * intu-e-



réntur in caélum e-úntem íllum, dixé-runt, alle-lú-ia.



E u o u a e.

3. Ant. 4. A*



E - levátis mánibus, * benedíxit

é-is : et ferebá-tur in caélum, alle-lú-ia. E u o u a e.

4. Ant. 8. G*

EX-altáte * Régem ré-gum, et hýmnum díci-te Dé-o, alle-lú-ia. E u o u a e.

5. Ant. 8. G

VIdénti-bus íllis * e-levátus est, et núbes suscépit é-um in caélo, alle-lú-ia. E u o u a e.

Capitulum. *Act. 1.*

PRimum quidem sermónem feci de ómnibus, o Theóphile, † quae coepit Jesus fácere, et docére usque in diem, qua praecípiens Apóstolis per Spíritum Sanctum, quos elégit, * assúmptus est.

Hymn. 4.

SAlú- tis humánae Sátor, Jésu vo-lúptas cór-di-um, Orbis red-émpti Cóndi-tor, Et cásta lux amán-ti-um. 2. Qua víctus es cleménti- a, Ut nóstra férres crí-



(Sic cantatur in die Festi tantum; alias in tono solito.)

Ad Magníf. Ant. 6. F

Oratio.

COncéde, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui hodiérna die Unigénitum tuum Redemptórem nostrum ad caelos ascendísse crédimus, * ipsi quoque mente in caeléstibus habitémus. Per eúmdem Dóminum.

Tonus Hymni ad Completorium.

Hymn. 4.



rédis, Cum Pátre et álmo Spí-ri-tu, In sempi-térna



saécula. Amen.

IN II. VESPERIS.

Antiphonae, Psalmi, Capit. et Hymnus ut in I. Vesperis, 155



℣. Dóminus in caélo, alle-lú-ia.



℟. Parávit sédem sú-am, alle-lú-ia.

(Sic cantatur in die Festi tantum : alias in tono solito.)

Ad Magníf.
Ant. 2. D



O Rex gló-ri-ae, * Dómine virtú-tum, qui



tri-umphátor hó-di-e super ómnes caélos ascendí-



sti, ne dere-línquas nos órphanos : sed mítte promís-



sum Pá-tris in nos, Spí-ri-tum ve-ri-tá-tis, alle-lú- ia.



E u o u a e.

Dominica infra Octavam Ascensionis.

AD VESPERAS.

Omnia ut in die Ascensionis, 155, *exceptis :*

Capitulum. *1. Petr. 4. b.*

CArissimi: Estóte prudéntes, et vigiláte in oratiónibus. † Ante ómnia autem, mútuam in vobismetípsis caritátem contínuam habéntes : * quia cáritas óperit multitúdinem peccatórum.

Hymnus. Salútis humánae Sátor. 156.

℣. Dóminus in caélo, allelúia.
℟. Parávit sédem súam, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G



HAec lo-cútus sum vóbis, * ut cum vénerit hó-

ra e- órum, reminiscámini qui- a égo díxi vóbis,



alle-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, † fac nos tibi semper et devótam gérere voluntátem, * et majestáti tuae sincéro corde servíre. Per Dóminum nostrum.

Et fit commemoratio de Ascensione. Ant. O Rex glóriae. 159.

℣. Ascéndit Déus in jubilatióne, allelúia.
℟. Et Dóminus in vóce túbae, allelúia.

Oratio. Concéde, quaésumus omnípotens Déus. 158.

Si vero in crastinum fiat Officium de Octava, Antiphona et ℣. sumuntur e I. Vesperis Festi, 158.

IN FESTO PENTECOSTES.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi Ps: 116.* Laudáte Dóminum. 67.



5. Ant. 7. c 2



LOquebántur * vá- ri- is línguis Apósto- li



magná-li- a Dé- i, alle-lú-ia, alle- lú-ia, alle- lú- ia.



E u o u a e.

Capitulum. *Act. 2.*

CUM compleréntur dies Pentecóstes, erant omnes discípuli páriter in eódem loco : † et factus est repénte de caelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis, * et replévit totam domum ubi erant sedéntes.

Hymn. 8.



VEni Cre- átor Spí-ritus, Méntes tu-órum ví-sita :

Imple supérna grá-ti-a Quae tu cre- ásti péctora.



2. Qui díce-ris Pa-ráclitus, Altíssimi dó-num Dé- i, Fons



vívus, ígnis, cári-tas, Et spi-ri-tá-lis úncti- o. 3. Tu se-



pti-fórmis múnere, Dígitus patérnae déxterae, Tu ri-te

promíssum Pátris, Sermóne dítans gúttura. 4. Accénde
lúmen sénsibus, Infúnde amórem córdibus, Infírma
nóstri córporis Virtúte fírmans pérpe-ti. 5. Hóstem re-
péllas lóngi-us, Pacémque dónes pró-tinus : Ductóre
sic te praévi-o, Vi-témus ómne nóxi-um. 6. Per te
sci- ámus da Pátrem, Noscámus atque Fí-li-um, Té-
que utri- úsque Spí-ri-tum Credámus ómni témpore.
7. Dé-o Pátri sit glóri-a, Et Fí-li-o, qui a mórtu-is
Surréxit, ac Paráclito, In saecu-lórum saécula. Amen.



℣. Replé-ti sunt ómnes Spí-ri-tu Sáncto, alle-lú-ia.



℟. Et coepérunt lóqui, alle-lú-ia.

Ad Magnif. Ant. 1. D



NON vos re-línquam * órphanos, alle-lú-ia :



vádo, et véni- o ad vos, alle-lú-ia : et gaudébit cor



véstrum, alle-lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

Deus, qui hodiérna die corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti : † da nobis in eódem Spíritu recta sápere, * et de ejus semper consolatióne gaudére. Per Dóminum... in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus.

Tonus Hymni ad Completorium.

1.



TE lúcis ánte términum, Rérum Cre-á-tor, pósci-



mus, Ut pro tú- a cleménti- a, Sis praésul et custódi- a.

2. Procul recédant ... 3. Déo Pátri sit glória.

IN II. VESPERIS.

Antiphonae ut in I. Vesperis, 161. *Psalmi de Dominica*, 39.
Capitulum. Cum compleréntur. *Hymnus.* Véni Creátor. 162.



(Sic cantatur in die Festi tantum; alias in tono solito.)

¶ *Feria II. et III. post Pentecosten Officium fit duplex, et omnia dicuntur ut in die, praeter Orationem et Antiphonam ad Magnificat.*

FERIA II. POST PENTECOSTEN.

Ad Magníf. Ant. 3. a



SI quis dí-ligit me, * sermónem mé- um servá-



bit : et Páter mé- us dí-li-get é- um : et ad é-um ve-



ni- émus, et mansi- ónem apud é-um faci- émus, al- le-



lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui Apóstolis tuis Sanctum dedísti Spíritum : † concéde plebi tuae piae petitiónis efféctum : * ut quibus dedísti fidem, largiáris et pacem. Per Dóminum... in unitáte ejúsdem Spíritus.

FERIA III. POST PENTECOSTEN

Ad Magníf. Ant. 6. F



PAcem * re-línquo vó-bis, pácem mé-am do



vó- bis : non quómodo múndus dat, égo do vó-bis,



allelú- ia. E u o u a e.

Oratio.

Adsit nobis, quaésumus Dómine, virtus Spíritus Sancti : † quae et corda nostra cleménter expúrget, * et ab ómnibus tueátur advérsis. Per Dóminum... in unitáte ejúsdem Spíritus.

IN FESTO SS. TRINITATIS.

Duplex I. Classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39. *loco ultimi Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant 1. f



G Ló-ri-a * tí-bi Trí-ni-tas aequá-lis, úna Dé- i-

tas, et an- te ómni- a saécu-la, et nunc, et in perpé-



tu-um. E u o u a e.

2. Ant. 2. D



L Aus et perénnis glóri- a *



Dé-o Pátri, et Fí-li- o, sáncto simul Parácli-to, in saé-

cu-la saecu-ló-rum. E u o u a e.
2. Ant. 3. a 2
G Ló-ri-a láudis * ré-sonet in ó-re ómni- um, Pátri, genitaéque Pró-li, Spi-rí-tu-i Sáncto pá-ri-ter resúltet láude per- énni.
E u o u a e.
4. Ant. 4. E
L Aus Dé-o Pátri, * pa-ri-líque Pró-li, et tíbi Sáncte stúdi- o per-énni Spí-ri-tus, nó-stro ré-sonet ab óre ómne per aévum. E u o u a e.
5. Ant. 5. a
E X quo ómni-a, * per quem ómni- a, in quo ómni- a : ípsi gló-ri- a in saécu-la.
E u o u a e.

Capitulum. *Rom. 11. d.*

O altitúdo divitiárum sapiéntiae et sciéntiae Dei : † quam incomprehensibília sunt judícia ejus, * et investigábiles viae ejus!

Hymn. 8.

℣. Benedicámus Pátrem et Fílium cum Sáncto Spíritu.
℟. Laudémus et superexaltémus éum in saécula.

Ad Magníf. Ant. 1. D



Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis in confessióne verae fídei, aetérnae Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia majestátis adoráre Unitátem : † quaésumus; ut ejúsdem fídei firmitáte, * ab ómnibus semper muniámur advérsis. Per Dóminum.

Et fit commemoratio Dominicae I. post Pentecosten, ut sequitur :

Ant. 1. L





℣. Vespertína orátio ascéndat ad te Dómine.
℟. Et descéndat super nos misericórdia túa.

Oratio.

DEus, in te sperántium fortitúdo, adésto propítius invocatiónibus nostris : † et quia sine te nihil potest mortális infírmitas, praesta auxílium grátiae tuae; * ut in exsequéndis mandátis tuis, et voluntáte tibi et actióne placeámus. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesp. 167, *sed dicuntur quinque Ps. de Dominica*, 39.

℣. Benedíctus es Dómine in firmaménto caéli.
℟. Et laudábilis et gloriósus in saécula.

Ad Magníf. Ant. 4. E T



Pro commemoratione Dominicae.



℣. Dirigátur Dómine orátio méa. ℟. Sicut incénsum in conspéctu túo.
Oratio. Deus, in te sperántium, 170.

IN COMMEMORATIONE SOLEMNI
SANCTISSIMI CORPORIS D. N. J. C.

Duplex I. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Psalmi. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Confitébor tibi. 40. — 3. Crédidi. 67. — 4. Beáti. 68. — 5. Láuda Jerúsalem. 71.





-clé-si-ae fí-li- i sint in circú-i-tu ménsae Dómini.



5. Ant. 5. a

E u o u a e. QUI pácem * pónit fínes Ecclé-



si-ae, fruménti ádipe sá-ti- at nos Dóminus. E u o u a e.

Capitulum. *1. Cor 11. e.*

FRatres : Ego enim accépi a Dómino quod et trádidi vobis, † quóniam Dóminus Jesus, in qua nocte tradebátur, accépit panem, et grátias agens fregit, et dixit : Accípite, et manducáte : hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur : * hoc fácite in meam commemoratiónem.

Hymn. 3.

PAnge língua glo-ri-ósi Córpo-ris mysté-ri-um,



Sanguinísque pre-ti-ó-si, Quem in múndi pré-ti-um Frú-



ctus véntris generó-si Rex effúdit génti-um. 2. Nóbis dá-



tus, nóbis nátus Ex intácta Vírgine, Et in múndo



conversá-tus, Spárso vérbi sémine, Sú-i móras inco-

látus Mí-ro cláusit órdine. 3. In suprémae nócte coé-
nae, Recúmbens cum frátribus, Observáta lége ple-
ne Cíbis in legá-libus, Cíbum túrbae du-odénae Se
dat sú- is mánibus. 4. Vérbum cáro, pánem vérum Vérbo
cárnem éffi-cit : Fítque sánguis Chrísti mérum, Et si
sénsus dé-fi-cit, Ad firmándum cor sincérum Sóla
fídes súffi-cit. 5. Tántum ergo Sacraméntum Venerémur
cérnu-i : Et antíquum documéntum Nóvo cédat ri-
-tu- i : Praéstet fídes suppleméntum Sénsu-um de-fé-


ctu-i. 6. Genı-tó-ri, Geni-tóque Laus et jubi-láti- o, Sá-
lus, hónor, vírtus quoque Sit et benedícti- o : Proce-
dénti ab utróque Cómpar sit laudá-ti- o. Amen.
℣. Pánem de caélo praesti-tísti é-is, alle-lú-ia.
℟. Omne de-lectaméntum in se habéntem, alle-lú-ia.
(Sic cantatur in I. et II. Vesperis Festi tantum; alias in tono communi).
Ad Magníf. Ant. 6. F
O quam su-á-vis est, * Dó- mi-ne,
spí- ri-tus tú- us! qui ut dulcédi-nem tú- am in fí-
li- os demonstrá- res, páne su-a-vís- simo de
caélo praéstito, esu-ri- éntes réples bónis, fa-stidi- ó-



sos dívi- tes dimít-tens in- ánes. E u o u a e.

Oratio.

Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti : † tríbue, quaésumus, ita nos córporis et sánguinis tui sacra mystéria venerári ; * ut redemptiónis tuae fructum in nobis júgiter sentiámus. Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitáte.

¶ **Ad Completorium.** *Hymnus.* Te lúcis. *cantatur ut in Nativitate Domini,* 89, *et in fine dicitur* Jésu tíbi sit glória, Qui nátus es de Vírgine. *Et ita per totam Octavam.*

IN II. VESPERIS.

Omnia dicuntur ut in I. Vesperis, excepta :

Ad Magnif. Ant. 5.



O sá-crum convívi- um! * in quo Chrístus



sú- mi-tur : recó- li-tur memó- ri-a passi- ó- nis é-

jus : mens implé- tur grá-ti- a : et fu- tú-rae gló-



ri- ae nó-bis pígnus dá- tur, alle-



lú- iá. E u o u a e.

Dominica infra Octavam Corporis Christi

quae est II. post Pentecosten

AD VESPERAS.

Antiphonae et Psalmi ut in Festo, 172.

Capitulum. *1. Joan. 3. b.*

CArissimi : Nolíte mirári, si odit vos mundus. † Nos scimus quóniam transláti sumus de morte ad vitam, * quóniam dilígimus fratres.

Hymnus. Pánge lingua. 173.

℣. Cibávit illos ex ádipe fruménti, allelúia.
℟. Et de pétra, mélle saturávit éos, allelúia.

Ad Magníf. Ant. 1. a

Oratio.

SAncti nóminis tui Dómine timórem páriter et amórem fac nos habére perpétuum : † quia numquam tua gubernatióne destítuis, * quos in solidítáte tuae dilectiónis instítuis. Per Dóminum.

Deinde fit commem. de Octava. Ant. O quam suávis. 175. ℣. Pánem de caélo. *Oratio.* Deus, qui nobis. 176.

¶ **In Octava Corporis Christi.** *Duplex majus. Omnia ut in Festo.*

Dominica III. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 6. F



℣. Dirigátur Dómine orátio méa.
℟. Sicut incénsum in conspéctu túo.

Oratio.

PRotéctor in te sperántium Deus, sine quo nihil est válidum, nihil sanctum : † multíplica super nos misericórdiam tuam; ut te rectóre, te duce, sic transeámus per bona temporália, * ut non amittámus aetérna. Per Dóminum.

Dominica IV. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 1. g





E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine, † ut et mundi cursus pacífice nobis tuo órdine dirigátur : * et Ecclésia tua tranquílla devotióne laetétur. Per Dóminum.

Dominica V. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 1. D



SI óffers * múnus tú- um ante altá- re,



et recordá-tus fú-e-ris qui-a fráter tú-us hábet á-li-



quid advérsum te : re-línque ibi múnus tú-um ante



altá- re, et váde pri- us reconci-li- á-ri frátri tú-o :



et tunc véni-ens ófferes múnus tú- um, alle-lú- ia.



E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

DEus, qui diligéntibus te bona invisibília praeparásti : † infúnde córdibus nostris tui amóris afféctum; ut te in ómnibus et super ómnia diligéntes, * promissiónes tuas, quae omne desidérium superánt, consequámur. Per Dóminum.

Dominica VI. post Pentecosten.



℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

DEus virtútum, cujus est totum quod est óptimum : † ínsere pectóribus nostris amórem tui nóminis, et praesta in nobis religiónis augméntum; * ut quae sunt bona nútrias, ac pietátis stúdio, quae sunt nutríta custódias. Per Dóminum.

Dominica VII. post Pentecosten.



℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

DEus, cujus providéntia in sui dispositióne non fállitur : † te súpplices exorámus; ut nóxia cuncta submóveas, * et ómnia nobis profutúra concédas. Per Dóminum.

Dominica VIII. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant 4. E



℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Largíre nobis, quaésumus Dómine, semper spíritum cogitándi quae recta sunt, propítius et agéndi : † ut qui sine te esse non póssumus, * secúndum te vívere valeámus. Per Dóminum.

Dominica IX. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 8. G

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Pateant aures misericórdiae tuae Dómine précibus supplicántium: † et ut peténtibus desideráta concédas, * fac eos quae tibi sunt plácita postuláre. Per Dóminum.

Dominica X. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 8. G





℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et miserándo maniféstas : † multíplica super nos misericórdiam tuam; ut ad tua promíssa curréntes, * caeléstium bonórum fácias esse consórtes. Per Dóminum.

Dominica XI. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 5. a





℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Omnípotens sempitérne Deus, qui abundántia pietátis tuae, et mérita súpplicum excédis et vota : † effúnde super nos misericórdiam tuam; ut dimíttas quae consciéntia métuit, * et adjícias quod orátio non praesúmit. Per Dóminum.

Dominica XII. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 8. G







despo-li- a-vérunt é-um, et plágis impósi-tis abi- érunt,



semivívo re-lícto. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

OMnípotens et miséricors Deus, de cujus múnere venit, ut tibi a fidélibus tuis digne et laudabíliter serviátur : † tribue quaésumus nobis, * ut ad promissiónes tuas sine offensióne currámus. Per Dóminum.

Dominica XIII. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 1. D 2



U-nus autem ex íllis, * ut ví-dit qui-a mun-



dátus est, regréssus est, cum mágna vó-ce magní-ficans



Dé- um, alle-lú-ia. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, da nobis fídei, spei, et caritátis augméntum : † et ut mereámur ássequi quod promíttis, * fac nos amáre quod praécipis. Per Dóminum.

Dominica XIV. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 1. g



QUaéri-te primum * régnum Dé- i, et jú-



stí-ti-am éjus : et haec ómni- a adji-ci- éntur vó-bis,



alle-lú- ia. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Custódi Dómine, quaésumus, Ecclésiam tuam propitiatióne perpétua : † et quia sine te lábitur humána mortálitas, * tuis semper auxíliis et abstrahátur a nóxiis, et ad salutária dirigátur. Per Dóminum.

Dominica XV. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 4. A



Prophéta mágnus * surréxit in nóbis : et qui-a



Dé- us vi-sitá-vit plébem sú- am. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Ecclésiam tuam Dómine miserátio continuáta mundet et múniat : † et quia sine te non potest salva consístere, * tuo semper múnere gubernetur. Per Dóminum.

Dominica XVI. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 7. a



Cum vocátus fú-e-ris * ad núpti-as, recúmbe



in novíssimo ló-co : ut dícat tíbi qui te invi-távit :



Amíce, ascénde supéri- us : et é-rit tíbi glóri- a coram



simul discumbéntibus, alle-lú-ia. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

TUA nos, quaésumus Dómine, grátia semper et praevéniat et sequátur : * ac bonis opéribus júgiter praestet esse inténtos. Per Dóminum.

Dominica XVII. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 4. E



QUid vó- bis * vidétur de Chrísto? cújus fí-



li- us est? Dí-cunt é-i ómnes : Dá- vid. Dícit é- is

Jé- sus : Quómodo Dávid in spí-ri-tu vócat é-um Dó-



minum, dí-cens : Díxit Dóminus Dómino mé-o : Séde



a déxtris mé- is? E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

DA, quaésumus Dómine, pópulo tuo diabólica vitáre contágia : * et te solum Deum pura mente sectári. Per Dóminum.

Dominica XVIII. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 4. E



T Ulit ergo * paralý-ticus léctum sú-um in quo

jacébat, magní-fi-cans Dé- um : et ómnis plebs, ut ví-dit,



dé-dit láudem Dé- o. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Dirigat corda nostra, quaésumus Dómine, tuae miseratiónis operátio : * quia tibi sine te placére non póssumus. Per Dóminum.

Dominica XIX. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 3. a



I Ntrávit autem rex, * ut vidé-ret discumbén-



tes, et vídit ibi hóminem non vestí-tum véste nupti- á-



li, et á- it ílli : Amíce, quómodo huc intrásti, non



hábens véstem nupti- á-lem? E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómino.

Oratio.

Omnípotens et misericors Deus, univérsa nobis adversántia propitiátus exclúde : † ut mente et córpore páriter expedíti, * quae tua sunt, líberis méntibus exsequámur. Per Dóminum.

Dominica XX. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 3. a



C Ognóvit autem páter * qui-a ílla hóra érat,



in qua díxit Jé- sus : Fí-li-us tú-us ví- vit : et cré-



didit ípse, et dómus é-jus tó-ta. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Largíre, quaésumus Dómine, fidélibus tuis indulgéntiam placátus et pacem : † ut páriter ab ómnibus mundéntur offénsis, * et secúra tibi mente desérviant. Per Dóminum.

Dominica XXI. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 6. C



S Er- ve né-quam, * ómne débi-tum dimí-si tí-



bi, quóni- am rogásti me : nonne ergo opórtu-it et



te mi-seré-ri consérvi tú-i, sicut et ego tú- i misér-



tus sum? alle-lú- ia. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

FAmíliam tuam, quaésumus Dómine, contínua pietáte custódi: † ut a cunctis adversitátibus te protegénte sit líbera, * et in bonis áctibus tuo nómini sit devóta. Per Dóminum.

Dominica XXII. post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 1. g



R Eddi-te ergo * quae sunt Caésa-ris Caésa-



ri, et quae sunt Dé- i Dé-o, alle- lú- ia. E u o u a e.

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

DEus, refúgium nostrum et virtus: † adésto piis Ecclésiae tuae précibus, auctor ipse pietátis, et praesta; * ut quod fidéliter pétimus, efficáciter consequámur. Per Dóminum.

Dominica XXIII. post Pentecosten.

Si haec Dominica fuerit ultima post Pentecosten, ejus loco ponitur XXIV., ut infra, 191.

Ad Magníf. Ant. 1. f



A T Jésus convérsus, * et vídens é-am, dí-



xit : Confíde, fí-li- a : fídes tú-a te sálvam fé-cit, alle-



lú- ia. E u o u a e.

℣. Dirigátur Domine.

Oratio.

Absólve, quaésumus Dómine, tuórum delícta populórum : † ut a peccatórum néxibus, quae pro nostra fragilitáte contráximus, * tua benignitáte liberémur. Per Dóminum.

Dominicae post Pentecosten non possunt esse pauciores XXIII, neque plures XXVIII. Cum autem fuerint plures XXIV, tunc post XXIII. Dominicam resumuntur quae eo anno superfuerunt post Epiphaniam, quoad Orationem et Antiphonam ad Magnificat, hoc ordine :

Si Dominicae post Pentecosten fuerint XXV, Dominica XXIV. post Pentecosten erit quae est VI. post Epiphaniam.

Si fuerint XXVI, Dominica XXIV. erit quae est V. post Epiphaniam, et XXV. quae est VI.

Si fuerint XXVII, Dominica XXIV. erit quae est IV. post Epiphaniam, XXV. erit V., et XXVI. erit VI.

Si fuerint XXVIII, Dominica XXIV. erit quae est III. post Epiphaniam, XXV. erit IV., XXVI. erit V., et XXVII. erit VI.

Ultimo loco semper ponitur quae sequitur hic in ordine XXIV.

Dominica III. post Epiphaniam.

Ad Magnificat, Antiphona. Dómine, si tu vis. 122.
Oratio. Omnípotens sempitérne Deus.

Dominica IV. post Epiphaniam.

Ad Magnificat, Antiphona. Dómine, sálva nos. 122.
Oratio. Deus, qui nos in tantis perículis.

Dominica V. post Epiphaniam.

Ad Magnificat, Antiphona. Collígite primum. 123.
Oratio. Famíliam tuam quaésumus Dómine.

Dominica VI. post Epiphaniam.

Ad Magnificat, Antiphona. Símile est régnum. 123.
Oratio. Praesta quaésumus, omnípotens Deus.

Dominica XXIV. et ultima post Pentecosten.

Ad Magníf. Ant. 1. f

℣. Dirigátur Dómine.

Oratio.

Excita, quaésumus Dómine, tuórum fidélium voluntátes : † ut divíni óperis fructum propénsius exsequéntes, * pietátis tuae remédia majóra percípiant. Per Dóminum.



COMMUNE SANCTORUM.

In singulis Festis Sanctorum ritus Duplicis I. aut II. classis, omnia sumuntur de respectivo Communi ut infra, praeter ea quae habentur propria.

COMMUNE
APOSTOLORUM ET EVANGELISTARUM

EXTRA TEMPUS PASCHALE.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.



cit Dóminus. E u o u a e.

4. Ant. 1. f

BE-á-ti pací-fi-ci, * be-á-ti múndo córde : quó-ni-am ípsi Dé-um vi-dé-bunt. E u o u a e.

5. Ant. 1. g

IN pa-ti-énti-a véstra * pos-sidébi-tis ánimas véstras. E u o u a e.

Capitulum. *Ephes. 2. d.*

FRatres : Jam non estis hóspites et ádvenae : ✝ sed estis cives sanctórum, et doméstici Dei : superaedificáti super fundaméntum Apostolórum et Prophetárum, * ipso summo angulári lápide Christo Jesu. ℟. Deo grátias.

Hymn. 4.

EXsúltet órbis gáudi-is, Caélum re-súltet láudi-bus : Aposto-ló-rum gló-ri-am Téllus et ástra cónci-nunt. 2. Vos saecu-ló-rum júdices, Et vé-ra múndi lúmina : Vó-tis pre-cámur córdi-um, Audí-te vóces súp-

plicum. 3. Qui témpla caé-li cláudi-tis, Serásque vérbo
sólvi-tis : Nos a re-á-tu nóxi-os Sólvi jubéte, quaésu-
mus. 4. Praecépta quó-rum pró-tinus Lánguor sa-lús-
que sénti-unt : Sanáte méntes lánguidas, Augéte nos
vir-tú-tibus. 5. Ut cum redí-bit árbi-ter In fíne Chrí-
stus saécu-li, Nos sempi-térni gáudi- i Concédat ésse
cómpotes. 6. Pátri simúlque Fí-li- o, Tibíque Sáncte
Spí-ritus, Sicut fú- it, sit júgi-ter Saéclum per ómne
gló-ri- a. Amen.

Alter Tonus.

1. Exsúltet órbis gáudi- is, Caélum resúltet láu-
dibus : Apostolórum gló-ri-am Téllus et ástra
cóncinunt. 2. Vos saecu-lórum júdices, Et vé-ra
múndi lúmi-na : Vó-tis precámur córdi- um,
Audí-te vó- ces súpplicum. 3. Qui témpla caéli cláu-
di-tis, Se-rásque vérbo sólvi-tis : Nos a re- átu nó-
xi-os Sólvi ju-bé- te, quaésumus. 4. Praecé-
pta quórum pró-tinus Lánguor salúsque sénti- unt :

℣. In ómnem térram exívit sónus eórum.
℟. Et in fínes órbis térrae vérba eórum.



des ducémi- ni pro-pter me, in testimóni- um íllis

et génti-bus. E u o u a e.

Oratio propria.

IN II. VESPERIS.

Ps. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Crédidi. 67. — **4.** In converténdo. 67. — **5.** Dómine probásti me. 69.

1. Ant. 8. G

JUrávit Dóminus, * et non paeni-té-bit é-um :

Tu es sacérdos in aetérnum. E u o u a e.

2. Ant. 8. c

COllo-cet é-um Dóminus * cum princípibus pópu-li sú- i.

E u o u a e.

3. Ant. 7. a

DIrupísti, Dómine, * víncula mé- a : tíbi sacri-ficábo hósti- am láudis. E u o u a e.

4. Ant. 8. c

E - úntes í- bant * et flébant, mitténtes sémina



5. Ant. 7. c

sú- a. E u o u a e. C Onfortá- tus est * princi-



pá- tus e-ó- rum, et honorá-ti sunt amíci tú- i Dé- us.



E u o u a e.

Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis.

℣. Annuntiavérunt ópera Déi. ℟. Et fácta éjus intellexérunt.

Ad Magníf. Ant. 1. g 2



E -stóte fórtes in béllo, * et pugnáte cum an-



tíquo serpénte : et ac-cipi- é-tis régnum aetérnum, † al-



le-lú- ia. *Post Septuag.* † dí-cit Dóminus. E u o u a e.

COMMUNE UNIUS MARTYRIS

EXTRA TEMPUS PASCHALE.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 1 f



Q UI me conféssus fú-e-rit * co-ram homínibus,

confitébor et égo é- um coram Pátre mé- o. E u o u a e.
2. Ant. 3. a
QUI séqui-tur me, * non ámbu-lat in té-nebris : sed
habébit lúmen vítae, dí-cit Dóminus. E u o u a e.
3. Ant. I. f
QUI mí-hi minístrat, * me sequátur : et ubi égo
sum, illic sit et miníster mé- us. E u o u a e.
4. Ant. I. f
SI quis mí-hi ministráve-rit, * hono-ri-ficábit é-um
Pá-ter mé-us, qui est in caé-lis, dí-cit Dóminus.
E u o u a e.
5. Ant. I. a 2
VOlo, Pá-ter, * ut ubi égo sum,
illic sit et miníster mé- us. E u o u a e.

Capitulum. *Jac. 1. b.*

BEátus vir qui suffert tentatiónem : † quóniam cum probátus fúerit, accípiet corónam vitae, * quam repromísit Deus diligéntibus se.

Hymn. 8.



nóxam sérvu-lis. 5. Laus et perénnis gló-ri- a Pátri sit,
atque Fí-li- o, Sáncto simul Pa-rácli-to, In sem-
pi-térna saécu-la. Amen.

Alter Tonus.


3.
DEus tu-órum mí-li-tum Sors et coróna, praé-
mi- um : Láudes canéntes Márty-ris, Absólve néxu crí-
mi-nis. 2. Hic nempe múndi gáudi- a, Et blánda fráu-
dum pá- bu-la Imbú-ta félle dépu-tans, Pervénit ad
caelé-sti- a. 3. Poénas cucúrrit fórti-ter, Et sústu-lit vi-
rí- li-ter : Fundénsque pro te sánguinem, Aetérna dó-

℣. Glória et honóre coronásti éum, Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Pro Martyre et Pontifice.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti *N.* Mártyris tui atque Pontificis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

Alia Oratio.

DEus, qui nos beáti *N.* Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

Pro Martyre tantum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui beáti *N.* Mártyris tui natalítia cólimus, * intercessióne ejus in tui nóminis amóre roborémur. Per Dóminum.

Alia Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut intercedénte beáto *N.* Mártyre tuo, et a cunctis adversitátibus liberémur in córpore, * et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis; sed Ps. ultimus erit Ps. 115. Crédidi. 67.

℣. Jústus ut pálma florébit. ℟. Sicut cédrus Líbani multiplicábitur.

Ad Magníf. Ant. 1. f



QUI vult ve-níre post me, * ábneget semet-í-



psum, et tóllat crúcem sú- am, et sequátur me.



E u o u a e.

Si facienda sit commemoratio alterius Martyris qui habet eamdem Antiphonam, dicitur :

Ant. 3.



QUI ó- dit * ánimam sú-am in hoc múndo, in



ví-tam aetérnam custó-dit é- am.

℣. Jústus ut pálma. *ut supra.* *Vel si jam dictus sit :*
℣. Posuísti Dómine super cáput éjus. ℟. Córonam de lápide pretióso.

COMMUNE
APOSTOLORUM ET EVANGELISTARUM
UNIUS ET PLURIMORUM MARTYRUM
TEMPORE PASCHALI.
IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 8. G



S Ancti tú-i * Dómine florébunt sicut lí-li-um,



allelú-ia : et sicut ódor bálsami é-runt ante te, alle-



2. Ant. 7. a



lú- ia. E u o u a e. I Ñ caeléstibus régnis * San-



ctórum habi-tá-ti-o est, allelú-ia : et in aetérnum ré-



3. Ant. 2. D



qui-es e-ó-rum, allelú- ia. E u o u a e. I N ve-



laménto * clamábant Sáncti tú-i Dómine : alle- lú-ia,



alle-lú- ia, alle-lú- ia. E u o u a e.

4. Ant.
8. G*



S Pí-ritus * et



ánimae justórum, hýmnum díci-te Dé-o nóstro, alle-



lú-ia, allelú- ia. E u o u a e.

5. Ant.
2. D



F Ulgébunt jústi *



sic- ut sol in conspéctu Dé- i, alle-lú- ia.



E u o u a e.

Capitulum. *Sap. 5.*

STabunt justi in magna constántia † advérsus eos qui se angustiavérunt, * et qui abstulérunt labóres eórum.

Pro Apostolis et Evangelistis.

Hymn.
3.



T Rí-stes érant Apósto-li De Chrísti acérbo



fúnere, Quem mórte cru- de-líssima Sérvi necá- rant


ím- pi- i. 2. Sermóne vé-rax Ange-lus Mu- l*i*-é-ri-
bus praedí-xerat : Mox óre Chrí-stus gáudi-um Grégi
féret fidé- li- um. 3. Ad ánxi-os Apósto-los Cúr-
runt sta-tim dum núnti-ae, Illae mi-cán-tis óbvi-a
Christi ténent vestí- gi- a. 4. Ga-l*i*-laé*ae* ad álta món-
ti- um Se cónferunt Apósto-li, Je-súque, vó- ti
cómpotes, Almo be-án-tur lú- mi-ne. 5. Ut sis perén-
ne ménti-bus Paschá-le Jésu gáudi-um, A mórte
dí- ra críminum Vítae renà- tos lí- be-ra. 6. Dé- o



Pátri sit gló-ri- a, Et Fí-li-o, qui a mórtu-is Surré-



xit, ac Pa-rácli-to, In sempi-tér-na saé- cu-la. Amen.

Sic terminantur omnes Hymni ejusdem metri (nisi aliter notetur), usque ad Ascensionem. Ab Ascensione autem ad Pentecosten, pro doxologia dicitur: Jésu tíbi sit glória, Qui víctor in caélum rédis, Cum Pátre et álmo Spíritu, In sempitérna saécula. Amen.

In tono supra posito vel in alio infra descripto 2° loco pro Uno Martyre, 209, *cantantur omnes Hymni ejusdem metri in Officio SS. Martyrum, Confessorum, Virginum et non Virginum, ad Vesperas, usque ad Pentecosten, nisi aliter notetur.*

Pro uno Martyre.

Hymn. 3.

D E- us tu-órum mí-li-tum Sors et coróna, praé-



mi-um : Láudes canén-tes Márty-ris, Absólve né-xu



crí- mi-nis. 2. Hic nempe múndi gáudi- a, Et blán-



da fráudum pábu-la Imbúta fél- le députans, Per-



vénit ad caelé- sti- a. 3. Poénas cucúrrit fórti-ter,



Item pro Uno Martyre, alter Tonus.



Pro Pluribus Martyribus.

Hymn. 3.



Alter Tonus.

4.



℣. Sáncti et jústi in Dómino gaudéte, allelúia.
℟. Vos elégit Déus in haereditátem síbi, allelúia.

Ad Magníf.
Ant. 1. g





Oratio propria vel de Communi extra Tempus Paschale.

IN II. VESPERIS.

Antiphonae. Sáncti túi, etc. *ut in I. Vesperis*, 205.

Pro Apostolis et Evangelistis, Ps. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Crédidi. 67. — **4.** In converténdo. 67. — **5.** Dómine probásti me. 69.

Pro uno vel pluribus Martyribus, Ps. de Dominica, 39; *sed loco ultimi, Ps. 115.* Crédidi. 67.

Capitulum et Hymnus ut in I. Vesperis.

℣. Pretiósa in conspéctu Dómini, allelúia.
℟. Mors Sanctórum éjus, allelúia.



¶ *Si facienda sit commemoratio alterius Officii quod habet eamdem Antiphonam, dicitur :*





℣. Pretiósa. *ut supra. Si jam dictus sit, dicitur* .
℣. Lux perpétua lucébit sánctis túis Dómine, allelúia.
℟. Et aetérnitas témporum, allelúia.

COMMUNE PLURIMORUM MARTYRUM

EXTRA TEMPUS PASCHALE.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.





nu Dé- i. E u o u a e.

3. Ant. 1. f

C Orpo-ra Sanctórum * in



pá- ce sepúlta sunt : et vívent nómina e- ó-rum in aetér-



num. E u o u a e.

4. Ant. T. pereg.

M Artyres Dómini, * Dómi-



num benedíci-te in aetérnum. E u o u a e.

5. Ant. 8. c



M Artyrum chó-rus, * laudáte Dóminum in excél-



sis. E u o u a e.

Capitulum. *Sap. 3.*

JUstórum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. † Visi sunt óculis insipiéntium mori : * illi autem sunt in pace.

Hymn. 2.



S Anctórum mé-ri-tis ínclyta gáudi- a Pangá-



mus, sóci- i, géstaque fórti- a : Glíscens fert ánimus



prómere cánti-bus Victórum génus ópti-mum. 2. Hi sunt


quos fátu-e múndus abhórru- it : Hunc frúctu vácu-um,
fló-ribus á-ridum, Contempsére tú-i nóminis ásseclae,
Jésu Rex bóne caéli- tum. 3. Hi pro te fúri-as atque
mínas trúces Calcárunt hóminum, saeváque vérbe-ra :
His céssit lácerans fórti-ter úngu-la, Nec cárpsit pene-
trá-li- a. 4. Caedúntur gládi- is móre bidénti- um : Non
múrmur résonat, non que-rimóni- a : Sed córd*e* impá-
vido mens bene cónsci- a Consérvat pa-ti-énti- am.
5. Quae vox, quae póte-rit língua retéxe-re, Quae tu
Mar-tý-ribus múnera praépa-ras? Rúbri nam flú-ido

sánguine fúlgi-dis Cíngunt témpora láure- is. 6. Te
súmma o Dé-i-tas, unáque póscimus, Ut cúlpas ábi-
gas, nóxi-a súbtrahas : Des pácem fámu-lis, ut tíbi
gló-ri- am Annórum in sé-ri-em cá- nant. Amen.

Alter Tonus.


3.
SAnctórum mé-ri-tis ínclyta gáudi- a Pangámus,
sóci- i, gestáque fórti- a : Glíscens fert ánimus prómere
cántibus Victórum génus óptimum. 2. Hi sunt quos
fátu-e múndus abhórru-it : Hunc frúctu vácu-um, fló-
ribus á-ridum, Contempsére tú- i nóminis ásseclae,


Jésu Rex bóne caéli-tum. 3. Hi pro te fú-ri-as atque
mínas trúces Calcárunt hóminum, saeváque vérbe-ra :
His céssit lácerans fórtiter úngu-la, Nec cárpsit pene-
trá-li-a. 4. Caedúntur gládi-is móre bidénti-um : Non
múrmur résonat, non que-rimóni-a : Sed córde impá-
vido mens bene cónsci-a Consérvat pa-ti- énti-am.
5. Quae vox, quae póte-rit língua retéxere, Quae tu Mar-
tý-ribus múnera praéparas? Rúbri nam flú-ido sán-
guine fúlgidis Cíngunt témpora láure-is. 6. Te súm-
ma o Dé-i-tas, unáque póscimus, Ut cúlpas ábigas,



nóxi- a súbtrahas : Des pácem fámu-lis, ut tíbi gló-

ri-am Annó*rum* in sé-ri- em cánant. Amen.

℣. Laetámini in Dómino, et exsultáte jústi.
℟. Et gloriámini ómnes récti córde.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



I-stórum est enim * régnum caelórum, qui



contempsérunt ví-tam múndi, et pervenérunt ad praé-



mi- a régni, et lavérunt stó-las sú- as in sán-



guine Agni. E u o u a e.

Pro pluribus Martyribus Pontificibus. Oratio.

BEatórum Mártyrum paritérque Pontíficum *N.* et *N.* nos, quaésumus Dómine, festa tueántur : * et eórum comméndet orátio veneránda. Per Dóminum.

Si non fuerint Pontifices. Oratio.

DEus, qui nos concédis sanctórum Mártyrum tuórum *N.* et *N.* natalítia cólere : † da nobis in aetérna beatitúdine * de eórum societáte gaudére. Per Dóminum nostrum.

Alia Oratio.

DEus, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum *N.* et *N.* solemnitáte laetíficas : † concéde propítius ; ut quorum gaudémus méritis, * accendámur exémplis. Per Dóminum nostrum.

IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 115.* Crédidi. 67.



Capitulum. Justórum ánimae. *Hymnus.* Sanctórum méritis. *ut in I. Vesperis.* 215 *vel* 217.

℣. Exsultábunt sáncti in glória.
℟. Laetabúntur in cubílibus súis.





amó-re sánguinem sú- um fu-dé-runt, íde-o cum



Chrísto exsúltant sine fí-ne. E u o u a e.

¶ *Si facienda sit commemoratio alterius Officii quod habet eamdem Antiphonam, dicitur :*

Ant. 5.



V Estri capíl-li cá-pi-tis * ómnes nume-rá-ti



sunt : no- lí-te timére : múltis passé-ribus me-li-óres



éstis vos.

℣. Exsultábunt, *ut supra. Qui* ℣. *si jam dictus sit, dicitur :*
℣. Exsúltent jústi in conspéctu Déi.
℟. Et delectentur in laetitia.

COMMUNE CONFESSORIS PONTIFICIS.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 7. c



E Cce sacérdos mágnus, * qui in di-ébus sú-



is plácu-it Dé- o, et invéntus est jústus. *T. P.* Alle-

lú- ia. E u o u a e.
2. Ant. 7. c
N ON est invéntus * sími-lis
ílli, qui conservá-ret légem Excélsi. T. P. Allelú- ia.
E u o u a e.
3. Ant. 8. G*
I De-o * jurejurándo fécit íllum
Dóminus créscere in plébem sú- am. T. P. Allelú- ia.
E u o u a e.
4. Ant. 7. c
S Acerdó-tes Dé- i, * benedí-ci-te
Dóminum : sérvi Dómini, hýmnum díci-te Dé- o, † alle-
lú- ia. Post Septuag. † in aetérnum. E u o u a e.
5. Ant. 3. g
S Erve bóne * et fi-dé- lis, íntra in gáudi- um
Dómini tú- i. T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e.

Capitulum. *Eccli. 44. c.*

Ecce sacérdos magnus, † qui in diébus suis plácuit Deo, et invéntus est justus : * et in témpore iracúndiae factus est reconciliátio.

Hymnus.



Re- sti-tu-úntur. 4. Nó-ster hinc ílli chórus obsequén-



tem Cóncinit láudem celebrésque pálmas, Ut pí- is



é-jus précibus juvémur Omne per aévum. 5. Sit sálus



ílli, décus atque vírtus, Qui super caé-li só-li-o corú-



scans, To-tí-us múndi sé-ri-em gubérnat, Trí- nus et



únus. Amen.

Alius Tonus.



8. I - ste Conféssor Dómini, coléntes Quem pi- e



láudant pópu-li per órbem, Hac dí- e laétus méru- it
Si non est dies obitus : méru- it


be- á-tas Scánde- re sé-des. 2. Qui pí- us, prúdens, hú-
suprémos Láu-dis ho-nó-res.
mi-lis, pudí-cus, Só-bri-am dú-xit sine lábe ví-tam, Donec
humá-nos animávit áurae Spí-ri-tus ártus. 3. Cú- jus ob
praéstans mé-ri-tum frequénter, Aégra quae passim ja-
cu-ére mémbra, Ví-ribus mórbi dómi-tis, sa-lú-ti
Resti-tu-úntur. 4. Nó-ster hinc íl-li chórus obsequéntem
Cónci-nit láudem ce-lebrésque pálmas, Ut pí- is é-jus
précibus juvémur Omne per aévum. 5. Sit sálus íl-li,
décus, atque vírtus, Qui super caéli só-li-o coruscans,



To-tí-us múndi sé-ri-em gubérnat, Trínus et únus.



Amen.

Alius Tonus.



1. I -ste Confessor Dómini, coléntes Quem pi- e



láudant pópu-li per órbem, Hac dí- e laétus méru- it
Si non est dies obitus : méru- it



be- á- tas Scán-de- re sé-des. 2. Qui pí-us, prúdens, hú-
supré-mos Láu- dis ho-nó- res.



mí-lis, pudí-cus, Sóbri- am dúxit sine lábe ví-tam, Do-



nec humános animávit áurae Spí- ri-tus ártus.



3. Cújus ob praéstans mé-ri-tum frequénter, . Aégra quae



℣. Amávit éum Dóminus, et ornávit éum. *T. P.* Allelúia.
℟. Stólam glóriae índuit éum. *T. P.* Allelúia.





num. *T.P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : † ut beáti *N.* Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, * et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

Alia Oratio.

EXáudi, quaésumus Dómine, preces nostras, quas in beáti *N.* Confessóris tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus : † et qui tibi digne méruit famulári, ejus intercedéntibus méritis, * ab ómnibus nos absólve peccátis. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Antiphonae et Psalmi ut in I. Vesperis, 222; *sed loco ultimi, Ps. 131.* Meménto Dómine Dávid. 68.

Capitulum. Ecce Sacérdos. *Hymnus.* Iste Conféssor. *ut in I. Vesperis,* 224.

℣. Jústum dedúxit Dóminus per vías réctas. *T. P.* Allelúia.

℟. Et osténdit ílli régnum Déi. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 1. D 2



A -mávit é- um Dómi-nus, * et orná-vit



é- um : stó-lam gló-ri-ae índu- it é- um, et ad pór-



tas paradí- si coronávit é- um. *T.P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e.

Sequens Antiphona dicitur ad Magnificat in secundis Vesperis pro solis summis Pontificibus.

Ad Magníf. 1. f



DUM ésset súmmus Pónti-fex, * ter-réna non



mé-tu-it : sed ad caelésti-a régna glo-ri-ósus migrá-



vit. *T. P.* Alle-lú-ia. E u o u a e.

¶ *Si facienda sit commemoratio Officii quod habet eamdem Antiphonam, dicitur :*

Ant. 1.



EU- ge, * sérve bóne et fidé- lis, qui-a in



páuca fu-ísti fi-dé- lis, supra múlta te constí-tu-am,



dí-cit Dóminus. *T. P.* Alle-lú-ia.

℣. Jústum dedúxit. *ut supra. Vel si jam dictus sit :*
℣. Elégit éum Dóminus sacerdótem síbi. *T. P.* Allelúia.
℟. Ad sacrificándum éi hóstiam láudis. *T. P.* Allelúia.

¶ *Si occurrat celebrari Festum plurimorum Confessorum Pontificum, Officium fit ut supra : sed in Oratione, quae ponuntur in singulari, dicantur in plurali.*

Pro Doctoribus, *Officium fit de Confessore Pontifice vel non Pontifice, pro qualitate Sancti, praeter sequentia :*

In utrisque Vesperis, ad Magnificat, Antiphona.

2. D



O Dóctor óptime, * Ecclé-si-ae sánctae lúmen,



be-á-te *N.*, * divínae légis amá-tor : deprecáre pro



nóbis Fí-li- um Dé- i. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

*** Nomina Doctorum Ecclesiae.**



Bé-da	Ambró- si	Bernárde	Gregó-ri
Lé- o	An- sélme	Cy- ríl-le	Hi-lá-ri
Pé-tre	Ba- sí- li	Francí-sce	Jo- ánnes
Thóma			

A-thaná- si	Hierónyme	Bonaventú-ra
Augustí-ne		
I- si-dó-re		



Pétre Chrysó-lo-ge Alphónse Ma-rí- a



Jo-ánnes Chrysóstome

Oratio.

Deus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum *N.* minístrum tribuísti : † praésta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in térris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum nostrum.

COMMUNE
CONFESSORIS NON PONTIFICIS.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 1. g 2

D Omine, * quinque ta-lénta tradidísti míhi :



ecce á-li-a quinque superlucrátus sum. *T. P.* Alle-



2. Ant. 1. f

lú-ia. E u o u a e. E Uge sérve bóne, * in mó-



dico fidé-lis, íntra in gáudi- um Dómini tú- i.



3. Ant. 3. a

T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e. F Idé-lis sérvus et



prúdens, * quem constítu- it Dóminus super famí- li- am



4. Ant. 7. a

sú- am. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e. B E-átus



ílle sérvus, * quem cum véne-rit dóminus éjus, et pul-



sá-ve-rit jánu-am, invéne-rit vi-gi-lántem. *T. P.* Alle-



5. Ant. 7. c 2



lú-ia. E u o u a e. S Erve bó-ne * et fidé-lis,



íntra in gáudi-um Dómini tú- i. *T. P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e.

Capitulum. *Eccli. 31.*

BEátus vir qui invéntus est sine mácula : † et qui post aurum non ábiit, nec sperávit in pecúnia et thesáuris. * Quis est hic, et laudábimus eum? fecit enim mirabília in vita sua.

Hymnus.

Hymn. 2.



I - ste Conféssor Dómini, co-léntes Quem pi-e



láudant pópu-li per órbem, Hac dí-e laétus méru-it
Si non est dies obitus : méru-it

be- á-tas Scánde- re sé-des. 2. Qui pí-us, prú-dens, hú-
suprémos Láu-dis ho-nó-res.
mi-lis, pudícus, Sóbri-am dúxit sine lábe ví-tam, Do-
nec humános animávit áurae Spí-ri-tus ártus. 3. Cújus
ob praéstans méri-tum frequénter, Aégra quae passim
jacu-ére mémbra, Ví- ribus mórbi dómi-tis, salú-ti
Resti-tu-úntur. 4. Nóster hinc íl-li chórus obsequéntem
Cóncinit láudem celebrésque pálmas, Ut pí- is éjus
précibus juvémur Omne per aévum. 5. Sit sálus íl-li,
décus atque vírtus, Qui super caé-li só-li-o corúscans,



To- tí-us múndi sé-ri- em gubérnat, Trínus et únus.



Amen.

Alter Tonus.



1. I - ste Conféssor Dómini, co-léntes Quem pi- e



láudant pópu-li per ór-bem, Hac dí- e laétus mé-ru- it
Si non est dies obitus : mé-ru- it



be- á-tas Scán-de- re sé-des. 2. Qui pí- us, prúdens,
suprémos Láu-dis ho-nó-res.



húmi-lis, pudícus, Sóbri-am dúxit sine lábe ví- tam,



Donec humános a-nimá-vit áurae Spí- ri-tus ártus.



3. Cú- jus ob praéstans mé-ri-tum frequénter, Aégra



(Vide supra alios tonos ejusdem Hymni, 224, et seq.)

℣. Amávit éum Dóminus, et ornávit éum. *T. P.* Allelúia.
℟. Stólam glóriae índuit éum. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 1. D





aedi-ficávit dómum sú-am supra pétram. *T. P.* Alle-



lú- ia. E u o u a e.

Pro Doctoribus, *Ant.* O Dóctor óptime. 230.

Oratio.

DEus, qui nos beáti *N.* Confessóris tui ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * étiam actiónes imitémur. Per Dóminum.

Alia Oratio.

ADésto Dómine supplicatiónibus nostris, quas in beáti *N.* Confessóris tui solemnitáte deférimus : † ut qui nostrae justítiae fidúciam non habémus, * ejus qui tibi plácuit précibus adjuvémur. Per Dóminum.

Si fuerit Abbas. Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti *N.* Abbátis commméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum nostrum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, praeter sequentia :

℣. Jústum dedúxit Dóminus per vias réctas. *T. P.* Allelúia.
℟. Et osténdit ílli régnum Déi. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G



HIC vir, despí-ci-ens múndum * et terréna,



tri-úmphans, diví- ti-as caé-lo cóndidit ó- re, má-



nu. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

¶ *Si facienda sit commemoratio alterius Officii quod habet eamdem Antiphonam, dicitur :*

Ant. 4.



E U- ge * sérve bóne et fi-dé-lis, qui-a in



páuca fu-ísti fi-dé-lis, supra múlta te constí-tu-am :



íntra in gáudi-um Dómini tú- i. *T. P.* Alle-lú- ia.

℣. Jústum dedúxit. *ut supra. Vel si jam dictus sit :*

℣. Os jústi meditábitur sapiéntiam. *T. P.* Allelúia.
℟. Et língua éjus loquétur judícium. *T. P.* Allelúia.

¶ *Si occurrat celebrari Festum plurium Confessorum non Pontificum, Officium fit ut supra; sed in Oratione, quae habentur in singulari, dicantur in plurali.*

COMMUNE VIRGINUM.

IN I. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 1. f



H Aec est Vírgo sápi-ens,* et úna de número



prudéntum. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

2. Ant. 1. f



H Aec


est Vírgo sápi- ens,*quam Dómi-nus vigi-lántem in-
vé-nit. T.P. Alle-lú-ia. E u o u a e.
3. Ant.
3. a 2
Haec est *
quae nescívit tórum in de-lícto : habé-bit frúctum in re-
specti- óne animárum sanctá-rum. T.P. Alle-lú- ia.
E u o u a e.
4. Ant.
1. f
VEni e-lécta mé- a, * et pónam
in te thrónum mé- um, † alle-lú- ia. Post Sept. † dí-cit
Dóminus. E u o u a e.
5. Ant
3. a
Ista est * spe-ci- ó-
sa inter fí-li- as Je- rú-sa-lem. T.P. Alle-lú- ia.
E u o u a e.

Capitulum. *2. Cor. 10. d.*

Fratres : Qui gloriátur, in Dómino gloriétur. † Non enim qui seipsum commendat, ille probátus est : * sed quem Deus commendat.

Hymn. 8.



Tempore Paschali.

In tono Tristes érant Apóstoli, *ut supra*, 206; *vel ut sequitur* :





Ab Ascensione ad Pentecosten, pro doxologia dicitur : Jésu tíbi sit glória, Qui víctor in caélum rédis, Cum Pátre et álmo Spíritu, In sempitérna saécula. Amen.

℣. Spécie túa et pulchritúdine túa. *T. P.* Allelúia.
℟. Inténde, próspere procéde, et régna. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G





tíbi Dóminus praeparávit in aetérnum. *T. P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e.

Pro Virgine Martyre. **Oratio.**

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti : † concéde propítius; ut qui beátae *N.* Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, * per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

Alia Oratio.

INdulgéntiam nobis, quaésumus Dómine, beáta *N.* Virgo et Martyr implóret : † quae tibi grata semper éxstitit et mérito castitátis, * et tuae professióne virtútis. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum.

Pro Virgine non Martyre. **Oratio.**

EXáudi nos Deus salutáris noster : † ut sicut de beátae *N.* Vírginis tuae festivitáte gaudémus; * ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

¶ Si fuerint plures, *in utrisque Vesperis ad Magnificat, Ant.*

4. A



PRudéntes Vírgines, * aptáte lámpades véstras :



ecce spónsus vé-nit, exí-te óbvi- am é- i. *T. P.* Alle-



lú- ia. E u o u a e.

℣. Adducéntur Régi Vírgines post éam. *T. P.* Allelúia.
℟. Próximae éjus afferéntur tíbi. *T. P.* Allelúia.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine Deus noster, sanctárum Vírginum et Mártyrum tuárum *N.* et *N.* palmas incessábili devotióne venerári : † ut quas digna ménte non póssumus celebráre, humílibus saltem frequentémus obséquiis. Per Dóminum

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, praeter :

℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis. *T. P.* Allelúia.
℟. Proptérea benedíxit te Déus in aetérnum. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 7. c



VEni spónsa Chrísti, * áccipe corónam, quam



tíbi Dóminus praeparávit in aetérnum. *T.P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e.

Si facienda sit commemoratio Officii quod habet eamdem Antiphonam, dicitur Ant. Símile est. *ut infra,* 249. *cum* ℣. Diffúsa est. *Vel si jam dictus sit :*

℣. Adjuvábit éam Déus vúltu súo. *T. P.* Allelúia.
℟. Déus in médio éjus, non commovébitur. *T. P.* Allelúia.

COMMUNE
SANCTAE MARTYRIS TANTUM,
ET NEC VIRGINIS NEC MARTYRIS.

IN I. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 3. a



DUM ésset rex * in accúbi-tu sú-o, nárdus



mé-a dé- dit odórem su- avi-tá-tis. *T. P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e. 2. Ant. 4. A* I N odórem * unguentórum tu-ó-



rum cúrrimus : ado-lescéntulae di-lexérunt te nimis.



T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e. 3. Ant. 8. G JAM hí- ems tráns-



i- it, * ímber ábi- it et recéssit : súrge amíca mé- a,



et vé-ni. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e. 4. Ant. 1. f VEni



e-lécta mé-a, * et pónam in te thrónum mé- um, † alle-



lú- ia. *Post Sept.* † dí-cit Dóminus. E u o u a e.

3. Ant. 8. G*



I -sta est * speci- ó- sa inter fí-li- as Je- rúsa-



lem. *T. P.* Allelú- ia. E u o u a e.

Pro Martyre tantum. **Capitulum.** *Eccli. 51.*

COnfitébor tibi, Dómine Rex, et collaudábo te Deum salvatórem meum. † Confitébor nómini tuo : quóniam adjútor et protéctor factus es mihi, * et liberásti corpus meum a perditióne.

Pro nec Virgine nec Martyre. **Capit.** *Prov. 31. b.*

MUlierem fortem quis invéniet? procul, et de últimis fínibus prétium ejus. † Confidit in ea cor viri sui, * et spóliis non indigébit.

Hymn. 2.



F Ortem vi-rí-li péctore Laudémus ómnes fémi-



nam, Quae sancti-tá-tis gló-ri-a Ubíque fúlget íncly-



ta. 2. Haec sáncto amóre sáuci-a, Dum múndi amó-



rem nóxi-um Horréscit, ad caelésti-a Iter perégit



árdu-um. 3. Cárnem dómans je-júni-is, Dulcíque mén-



tem pábulo Ora-ti- ónis nútri-ens, Caéli po-títur gáu-



Tempore Paschali.

In tono Tristes érant Apóstoli, *ut supra*, 206; *vel ut sequitur.*

Ab Ascensione ad Pentecosten, pro doxologia dicitur: Jésu tíbi sit glória, Qui victor in caélum rédis, Cum Pátre et álmo Spíritu, In sempitérna saécula. Amen.

℣. Spécie túa et pulchritúdine túa. *T. P.* Allelúia.
℟. Inténde, próspere procéde, et régna. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



S Imi-le est * régnum caelórum hómini nego-



ti-ató-ri quaerénti bónas marga-rí-tas : invénta úna



pre-ti-ósa, dédit ómni-a sú-a, et comprá- vit é- am.



T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e.

Pro una Martyre tantum. Oratio.

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti : † concéde propítius; ut qui beátae *N.* Mártyris tuae natalítia cólimus, * per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

Pro pluribus Martyribus tantum. Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine Deus noster, sanctárum Mártyrum tuárum *N.* et *N.* palmas incessábili devotióne venerári : † ut quas digna mente non póssumus celebráre, * humílibus saltem frequentémus obséquiis. Per Dóminum.

Pro nec Virgine nec Martyre. Oratio.

EXáudi nos Deus salutáris noster : † ut sicut de beátae *N.* festivitáte gaudémus; * ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, praeter sequentia :

℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis. *T. P.* Allelúia.
℟. Proptérea benedíxit te Déus in aetérnum. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



M Anum sú-am * apéru- it íno-pi, et pálmas

sú-as exténdit ad páuperem : et pá-nem o-ti- ósa



non comé-dit. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

¶ **Pro pluribus non Virginibus**, *idem fit Officium.*

¶ ¶ *Si facienda sit commemoratio Officii quod habet eamdem Antiphonam, dicitur :*

Ant. 7.



D Ate é-i *de frúctu mánu-um su- á-rum, et



láudent é-am in pórtis ópera é-jus. *T. P.* Alle-lú- ia.

℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis. *T. P.* Allelúia.
℟. Proptérea benedíxit te Déus in aetérnum. *T. P.* Allelúia.

Vel si jam dictus sit :

℣. Adjuvábit éam Déus vúltu súo. *T. P.* Allelúia.
℟. Déus in médio éjus, non commovébitur. *T. P.* Allelúia.

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIAE.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39 ; *loco ultimi, Ps. 116.* Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 7. a



D Omum tú-am Dómine *décet sancti-túdo, in

longi-túdinem di-é-rum. T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e.
2. Ant. 1. D 2
D Omus mé- a, * dó-mus ora-ti- ó-nis vocábi-tur.
T. P. Alle-lú-ia. E u o u a e.
3. Ant. 1. f
h Aec est dómus
Dómi-ni * fírmi-ter aedi-fi-cá- ta : bene fundá-ta est
supra fírmam pétram. T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e.
4. Ant. 8. c
B Ene fundáta est * dómus Dómini supra fírmam
pétram. T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e.
5. Ant. 1. g
L A-pides
pre-ti-ó-si * ómnes mú-ri tú- i, et túrres Jerúsa-lem
gémmis aedi-fi-cabúntur. T. P. Alle-lú- ia. E u o u a e.

Capitulum. *Apoc. 21.*

VIdi civitátem sanctam Jerúsalem novam, † descendéntem de caelo a Deo, * parátam sicut sponsam ornátam viro suo.



pérci-tus Torménta quísquis sústinet. 4. Scálpri sa-lúbris



íctibus, Et tunsi-óne plú-rima, Fábri po-lí-ta mál-



le-o Hanc sáxa mó-lem cónstru-unt, Aptísque júncta



néxibus Locántur in fastígi-o. 5. Décus Parénti débi-



tum Sit usquequáque Altíssimo, Na-tóque Pátris úni-



co, Et ínclyto Parácli-to, Cui laus, pot-éstas, gló-ri-a



Aetérna sit per saécu-la. Amen.

℣. Haec est dómus Dómini fírmiter aedificáta. *T. P.* Allelúia.
℟. Bene fundáta est supra fírmam pétram. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf.
Ant. 1. g



S Ancti-fi-cá-vit * Dómi-nus taberná-cu-



lum sú-um : qui-a haec est dómus Dé-i, in qua invo-



cá-tur nómen é-jus de quo scríptum est : Et é-rit nómen



mé- um ibi, dí-cit Dóminus. *T. P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e.

¶ **In ipso die Dedicationis Ecclesiae,** *et per Octavam, et quando varianda est Oratio ob concursum Dedicationis alterius Ecclesiae :*

Oratio.

DEus, qui invisibiliter ómnia cóntines, et tamen pro salúte géneris humáni signa tuae poténtiae visibiliter osténdis : † templum hoc poténtia tuae inhabitatiónis illústra, et concéde; ut omnes qui huc deprecatúri convéniunt, * ex quacúmque tribulatióne ad te clamáverint, consolatiónis tuae benefícia consequántur. Per Dóminum nostrum.

In Anniversario Dedicationis Ecclesiae et per Octavam :

Oratio.

DEus, qui nobis per síngulos annos, hujus sancti templi tui consecratiónis réparas diem, et sacris semper mystériis repraeséntas incólumes : † exáudi preces pópuli tui, et praesta; ut quisquis hoc templum benefícia petitúrus ingréditur, * cuncta se impetrásse laetétur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, 250, praeter sequentia :

℣. Dómum túam Dómine décet sanctitúdo. *T. P.* Allelúia.
℟. In longitúdinem diérum. *T. P.* Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 6. F



O quam metu-éndus est * lócus íste! ve-re



non est hic á-li- ud ni-si dómus Dé- i, et pór-ta



caé-li. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

Infra Octavam Dedicat. Eccl., et in die Octava, omnia ut in die.

¶ *Pro commem. alterius Officii ejusdem Communis, dicatur, si necesse fuerit, sequens Antiphona.*

Ant. 8.



Zachaé- e, * festí-nans descénde, qui- a hódi-



e in dómo tú-a opórtet me mané- re : at ílle fe-



stí-nans descéndit, et suscépit íllum gáudens in dómum



sú-am. Hódi- e hú- ic dómu-i sá-lus a Dé- o fácta



est, allelú- ia.

℣. Haec est dómus Dómini fírmiter aedificáta. *T. P.* Allelúia.
℟. Bene fundáta est supra fírmam pétram. *T. P.* Allelúia.

Vel si jam dictus sit :

℣. Dómus méa. *T. P.* Allelúia.
℟. Dómus oratiónis vocábitur. *T. P.* Allelúia.

IN FESTIS BEATAE MARIAE VIRGINIS

PER ANNUM.

IN I. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

4. Ant. 8. G 

IAM hí-ems tránsi- it, * ímber ábi- it et recés-



sit : súrge amíca mé- a, et vé-ni. *T. P.* Alle-lú- ia.

 5. Ant. 4. A* 

E u o u a e. SPeci-ósa fácta es * et su- ávis in



de-líci- is tú- is, sáncta Dé- i Génitrix. *T. P.* Alle-lú- ia.



E u o u a e.

Capitulum. *Eccli. 24. b.*

AB inítio et ante saécula creáta sum, † et usque ad futúrum saéculum non désinam, * et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi.

Hymn. I. 

A-ve má-ris stélla, Dé- i Máter álma, Atque



semper Vírgo, Fé-lix caéli pórta. 2. Súmens íllud



Ave Gabri-é-lis ó-re, Fúnda nos in páce,


Mútans Hévae nómen. 3. Sólve víncla ré- is, Prófer
lúmen caécis : Má-la nóstra pélle, Bóna cúncta
pósce. 4. Mónstra te ésse mátrem : Súmat per te
pré-ces, Qui pro nóbis ná-tus, Tú-lit ésse tú-us.
5. Vírgo singulá-ris, Inter ómnes mí-tis, Nos cúlpis
solútos, Mí-tes fac et cástos. 6. Ví-tam praésta pú-
ram, Iter pára tú-tum : Ut vidéntes Jésum Sem-
per collaetémur. 7. Sit laus Dé-o Pátri, Súmmo
Chrísto dé-cus, Spi-rí-tu- i Sáncto, Tríbus hónor
únus. Amen.

Alius Tonus.

4.
A - ve má-ris stélla, Dé- i Má-ter álma, Atque
semper Vírgo, Fé- lix caéli pórta. 2. Sú-mens íllud
Ave Gabri- é- lis óre, Fúnda nos in pá-ce, Mú-tans
Hévae nómen. 3. Sól-ve víncla ré- is, Pró-fer lúmen
caécis : Mála nóstra pél-le, Bóna cúncta pósce.
4. Mónstra te ésse mátrem, Súmat per te préces, Qui
pro nóbis ná-tus, Tú-lit ésse tú- us. 5. Vír-go singu-
lá-ris, Inter ómnes mí-tis, Nos cúlpis so-lú-tos, Mí-


tes fac et cástos. 6. Ví- tam praésta púram, Iter pá-
ra tútum : Ut vidéntes Jé-sum Semper collae-témur.
7. Sit laus Dé-o Pátri, Súmmo Chrísto décus, Spi-
rí-tu- i Sáncto, Trí-bus hónor únus. Amen.

Alius Tonus.

7.
A -ve má-ris stél-la, Dé- i Má-ter álma, Atque
semper Vírgo, Fé-lix caé-li pór-ta. 2. Súmens íl-lud
A-ve Gabri- é- lis óre, Fúnda nos in páce, Mútans
Hévae nó-men. 3. Sólve víncla ré- is, Pró-fer lúmen
caécis : Má-la nóstra pélle, Bóna cúncta pósce.

℣. Dignáre me laudáre te Virgo sacráta. *T. P.* Allelúia.
℟. Da mihi virtútem contra hóstes túos. *T. P.* Allelúia.



pu-sillá-nimes, ré-fove flé- bi-les : ó-ra pro pópu-
lo, intérve-ni pro clé-ro, intercéde pro de-vó-
to femí-ne-o séxu : sénti-ant ómnes tú-um juvá-
men, ┴ quicúmque cé-lebrant † tú-am sánctam festivi-
tá-tem. T. P. Alle-lú-ia. E u o u a e.
In Festo B. M. V. de M. Càrmelo.
† tú-am sol-émnem commemo-ra-ti- ónem.
In Festo Ss. Nominis B. M. V.
† tú-i sáncti Nóminis commemo-ra-ti- ónem.
In Festo B. M. V. Aux. Christ.
┴ quicúmque tú-um sánctum impló-rant au-
xí-li-um Alle-lú-ia.

In Festo Patrocinii B. M. V.



† tú-um sánctum Patro- cíni- um.

Oratio.

COncéde nos fámulos tuos, quaésumus Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére : † et gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, * a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Omnia ut in I. Vesperis, 256, *praeter :*

Ad Magníf. Ant. 8. G



B E-á-tam me dí-cent * ómnes gene-ra-ti-ónes,



qui-a ancíllam húmi-lem respéxit Dé- us. *T. P.* Alle-



lú- ia. E u o u a e.

Agnus · Dei · qui · tollis · peccata · mundi · miserere · nobis

PROPRIUM SANCTORUM.

FESTA NOVEMBRIS.

29. S. Saturnini Martyris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Saturníni Mártyris tui concédis natalítio pérfrui : * ejus nos tríbue méritis adjuvári. Per Dóminum.

30. SANCTI ANDREAE APOSTOLI.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 266. *praeter sequentia :*

Psalmi de Dominica, 39 ; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

℣. In ómnem térram exívit sónus eórum.

℞. Et in fines órbis térrae vérba eórum.

Ad Magníf. Ant. 1. f



Oratio.

MAjestátem tuam Dómine supplíciter exorámus : † ut sicut Ecclésiae tuae beátus Andréas Apóstolus éxstitit praedicátor et rector ; * ita apud te sit pro nobis perpétuus intercéssor. Per Dóminum.

¶ Quae hic non inveniuntur propria, sumenda sunt de Communi, pro qualitate Sanctorum.

IN II. VESPERIS.

Ps. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Laudáte púeri. 41. — 3. Crédidi. 67. — 4. In converténdo. 67. — 5. Dómine probásti me. 69.



ló-co cum aromá-tibus sepe-lí-vit. E u o u a e.

5. Ant.
7. a



QUI persequebántur jústum, * demersísti é-os Dó-



mine in inférno : et in lígno crúcis dux jústi fu- ísti.



E u o u a e.

Capitulum. *Rom. 10. b.*

FRatres : Corde enim créditur ad justítiam, † ore autem conféssio fit ad salútem. * Dicit enim Scriptúra : Omnis qui credit in illum, non confundétur.

Hymnus. Exsúltet órbis. 194, *vel* 196.

℣. Annuntiavérunt ópera Déi. ℟. Et fácta éjus intellexérunt.

Ad Magnif.
Ant. 1. D

CUM perve-nísset * be- á-tus André- as ad



lócum ubi crux pará-ta é- rat, exclamávit et dí-xit :



O bóna crux, di-u de-side-rá- ta, et jam concupiscén-



ti ánimo praepará-ta : secú-rus et gáudens véni- o ad



FESTA DECEMBRIS.

2. S. Bibianae Virginis et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus ómnium largítor bonórum, qui in fámula tua Bibiána cum virginitátis flore martýrii palmam conjunxísti : † mentes nostras ejus intercessióne tibi caritáte conjúnge ; * ut amótis perículis, praémia consequámur aetérna. Per Dóminum.

3. S. Francisci Xaverii Confessoris.

Duplex majus.

Oratio.

DEus, qui Indiárum gentes beáti Francísci praedicatióne et miráculis Ecclésiae tuae aggregáre voluísti : † concéde propítius ; ut cujus gloriósa mérita venerámur, * virtútum quoque imitémur exémpla. Per Dóminum.

4. S. Petri Chrysologi Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Pétre Chrysólogé. 230.

Oratio.

DEus, qui beátum Petrum Chrysólogum Doctórem egrégium, divínitus praemonstrátum, ad regéndam et instruéndam Ecclésiam tuam éligi voluísti : † praesta, quaésumus ; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Barbarae Virginis et Martyris.

Oratio.

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti : * concéde propítius; ut qui beátae Barbarae Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

---

5. S. Sabbae Abbatis.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Sabbae Abbátis comméndet : * ut quod nostris méritis non valémus, ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

---

6. S. Nicolai Episcopi, Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Nicoláum Pontíficem innúmeris decorásti miráculis : † tríbue, quaésumus; ut ejus méritis et précibus, * a gehénnae incéndiis liberémur. Per Dóminum.

---

7. S. Ambrosii Episcopi, Confessoris, et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor óptime... beáte Ambrósi. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Ambrósium minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

DIE 8. DECEMBRIS.

IMMACULATAE CONCEPTIONIS B. M. V.

Duplex I. classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, praeter :

Ad Magnif. Ant. 8. G



BEátam me dícent * ómnes generatiónes, quia fécit míhi mágna qui pótens, est allelúia.

E u o u a e.

Et fit commemoratio Feriae, ut infra, 272.

Ad Completorium, *Hymnus cantatur in tono Festorum B. M. V.,* 55, *et in fine dicitur :* Jésu tibi sit glória, Qui nátus es de Vírgine. *Et ita per totam Octavam. Eodem modo cantantur et terminantur omnes Hymni ejusdem metri in Festis occurrentibus infra Octavam. Dominica vero infra Octavam vel in die Octava occurrente, Hymni per totum Officium cantantur in tono Adventus, cum doxologia Dominica.*

IN II. VESPERIS.

Ps. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 1. g 2



TOta púlchra es María, * et mácula originális non est in te. E u o u a e.

2. Ant. 8. G

V Estimén-

Capitulum. *Prov. 8. c.*

DOminus possédit me in inítio viárum suárum, ántequam quidquam fáceret a princípio. † Ab aetérno ordináta sum, et ex antiquis ántequam terra fieret : * nondum erant abýssi, et ego jam concépta eram.

Hymnus. Ave máris stélla. 257.

℣. Immaculáta Concéptio est hódie sánctae Maríae Vírginis.

℟. Quae serpéntis cáput virgíneo péde contrívit.

Ad Magnif.
Ant. 1. f



H O-di-e * egréssa est vírga de radí-ce



Jésse : hódi-e sine úlla peccá-ti lábe concépta est



Ma-rí-a : hó-di-e contrí-tum est ab é-a cá-put ser-



péntis antíqui, alle-lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

Deus, qui per Immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum praeparásti : † quaésumus; ut qui ex morte ejúsdem Fílii tui praevísa, eam ab omni labe praeservásti, * nos quoque mundos ejus intercessióne ad te perveníre concédas. Per eúmdem Dóminum.

Et fit commemoratio Feriae.

COMMEMORATIO FERIAE IN FESTO IMMAC. CONCEPT. B. M. V.

Infra Hebdomadam I. Adventus.

Feria V.

Ant.
4.



E Xspectábo Dóminum * Salvatórem mé-um, et



praesto-lábor é-um, dum prope est, allelú-ia.

℣. Roráte. *Oratio de Dominica praecedenti.*

Feria VI.

Ant. 4.



EX Aegýpto * vocávi Fí-li-um mé-um : véni-et,



ut sálvet pópulum sú- um.

Sabbato.

Ant. 7.



VEni Dómine * vi-si-táre nos in páce, ut laeté-



mur coram te córde perfécto.

Infra Hebdomadam II. Adventus.

Feria II.

Ant. 4.



ECce Rex véni-et * Dóminus térrae, et ípse áu-



feret júgum captivi-tá-tis nóstrae.

Feria III.

Ant. 5.



VOX clamántis * in desérto : Pará-te ví-am Dó-



mini, réctas fáci-te sémi-tas Dé-i nóstri.

Feria IV.

Ant. 4.



SI-on * reno-váberis, et vidébis jústum tú- um,



qui ventú-rus est in te.

Feria V.

Ant. 4.



QUI post me vénit, * ante me fáctus est : cújus



non sum dígnus calce-aménta sólvere.

---

10. S. Melchiadis Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : * et quia pondus própriae actiónis gravat, beáti Melchíadis Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

---

11. S. Damasi I. Papae, Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

EXáudi Dómine preces nostras : † et interveniénte beáto Dámaso Confessóre tuo atque Pontífice, * indulgéntiam nobis tríbue placátus et pacem. Per Dóminum.

13. S. Luciae Virginis et Martyris.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 1. f



IN tú-a pa-ti-énti-a * possedísti ánimam tú-am,



Lúci- a spónsa Chrísti : odísti quae in múndo sunt, et



co-rúscas cum Ange-lis : sánguine própri- o inimícum



vi-císti. E u o u a e.

℣. Spécie túa et pulchritúdine túa.
℟. Inténde, próspere procéde et régna.

Oratio.

EXáudi nos, Deus salutáris noster : † ut sicut de beátae Lúciae Virginis et Mártyris tuae festivitáte gaudémus ; * ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ad Magníf. Ant. 7. c



TAnto póndere é- am fíxit * Spí-ri-tus Sán-



ctus, ut Vírgo Dómini immó-bi-lis permané-ret.



E u o u a e.

℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis.
℟. Proptérea benedixit te Déus in aetérnum.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae, Ps.* **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.



5. Ant.
8. G



S Oror mé-a Lú-ci- a, * Vírgo Dé-o devó-ta,



quid a me pé- tis quod ípsa póte-ris praestáre contí-



nu-o mátri tú-ae? E u o u a e.

Capitulum, Hymnus et ℣. *de Communi*, 240.

(*Hymnus cantatur in tono solito, sed in fine dicitur doxologia :* Jésu tibi sit glória, Qui nátus es... *propter Octavam.*)

---

15. Octava Immac. Concept. B. M. V.

Duplex majus.

Omnia ut in Festo, 270.

---

16. S. Eusebii Episcopi et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Eusébii Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

---

21. SANCTI THOMAE APOSTOLI.

Duplex II. classis.

In I. et II. Vesperis, ad Magnificat.

Ant.
8. G



Q Ui-a vidísti me, * Thóma, credidí-sti : be-á-ti qui



non vidérunt, et credidérunt, alle-lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine, beáti Apóstoli tui Thomae solemnitátibus gloriári : † ut ejus semper et patrocíniis sublevémur; * et fidem cóngrua devotióne sectémur. Per Dóminum.

FESTA JANUARII.

11. S. Hygini Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : * et quia pondus própriae actiónis gravat, beáti Hygíni Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

---

14. S. Hilarii Episcopi, Conf. et Eccl. Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Hilári. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Hilárium minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Felicis Presbyteri et Martyris.

Oratio.

COncéde, quaésumus omnípotens Deus : * ut ad meliórem vitam Sanctórum tuórum exémpla nos próvocent; quátenus quorum solémnia ágimus, étiam actus imitémur. Per Dóminum.

---

15. S. Pauli Primi Eremitae, Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Pauli Confessóris tui ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius ; ut cujus natalítia cólimus, * étiam actiónes imitémur. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Mauri Abbatis.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Mauri Abbátis comméndet : * ut quod nostris méritis non valémus, ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

---

16. S. Marcelli I. Papae et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

PReces pópuli tui, quaésumus Dómine, cleménter exáudi : † ut beáti Marcélli, Mártyris tui atque Pontíficis, méritis adjuvémur, cujus passióne laetámur. Per Dóminum.

---

17. S. Antonii Abbatis.

Duplex.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Antónii Abbátis comméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

---

18. Cathedrae S. Petri, qua Romae primum sedit.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

℣. Tu es Pétrus.
℟. Et super hanc pétram aedificábo Ecclésiam méam.

Oratio.

DEus, qui beáto Petro Apóstolo tuo, collátis clávibus regni caeléstis, ligándi atque solvéndi pontifícium tradidísti : † concéde; ut intercessiónis ejus auxílio, * a peccatórum nostrórum néxibus liberémur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Deinde fit commemoratio S. Pauli ante alias quascumque commemorationes. Quod et servatur in commemoratione S. Petri, quae fit in Festis S. Pauli.

Pro commemoratione S. Pauli Apostoli, Antiphona. Sáncte Páule. 286.
℣. Tu es vas electiónis, sáncte Páule Apóstole.
℟. Praedicátor veritátis in univérso múndo.

Oratio.

DEus, qui multitúdinem géntium beáti Pauli Apóstoli praedicatióne docuísti : * da nobis, quaésumus; ut cujus commemoratiónem cólimus, ejus apud te patrocínia sentiámus. (Per Dóminum.)

Pro commemoratione S. Priscae, Virginis et Martyris.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : * ut qui beátae Priscae Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, et ánnua solemnitáte laetémur, et tantae fídei proficiámus exémplo. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Dum ésset súmmus Póntifex. 229.
℣. Elégit te Dóminus sacerdótem síbi.
℟. Ad sacrificándum éi hóstiam láudis.
Deinde commemoratio S. Pauli Apostoli, ut supra.

¶ *Ubi Vesperae dicendae sunt integrae. Antiphonae, Psalmi et Capitulum de Communi Confessoris Pontificis, Hymnus ut sequitur.*

Hymn. 4.





---

19. S. Canuti Regis et Martyris.

Semiduplex ad libitum

Oratio.

Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam, beátum Canútum regem martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es : † concéde propítius; ut sicut ipse Domínicae passiónis imitátor fuit, ita nos per ejus vestígia gradiéntes, * ad gáudia sempitérna pervenire mereámur. Per eúmdem Dóminum.

Eadem die.

SS. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum Martyrum.

Oratio.

Exáudi Dómine pópulum tuum cum Sanctórum tuórum patrocínio supplicántem : * ut et temporális vitae nos tríbuas pace gaudére, et aetérnae reperíre subsídium. Per Dóminum.

20. SS. Fabiani Papae et Sebastiani Martyrum.

Duplex.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beatórum Mártyrum tuórum Fabiáni et Sebastiáni intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

21. S. Agnetis Virginis et Martyris. *Duplex.*

IN I. VESPERIS.

℣. Spécie túa et pulchritúdine túa.
℟. Inténde, próspere procéde, et régna.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui infírma mundi éligis, ut fórtia quaeque confúndas : † concéde propítius; ut qui beátae Agnétis Vírginis et Mártyris tuae solémnia cólimus, * ejus apud te patrocínia sentiámus. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.



℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis.
℟. Proptérea benedixit te Déus in aetérnum.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae, Antiphonae ut infra. Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, in I. Vesperis, Ps.* Laudáte Dóminum, 67; *in II. Vesperis, Ps.* Láuda Jerúsalem. 71.




lum Dómini praeparátum invé-nit. E u o u a e.
2. Ant. 7. c
M Ecum enim hábe-o * custódem córpo-ris mé-i,
Angelum Dómini. E u o u a e.
3. Ant. 7. c
A Nnulo sú-o
subarrhávit me * Dóminus mé-us Jésus Christus, et
tamquam spónsam decorávit me coró-na. E u o u a e.
4. Ant. 8. G
B Ene-díco te, * Páter Dómini mé-i Jésu Chrí-
sti, qui-a per Fí-li-um tú-um ígnis exstínctus est a lá-
tere mé-o. E u o u a e.
5. Ant. 8. G
C Ongaudéte mécum, * et
congra-tu-lámini, qui-a cum his ómnibus lúcidas sé-



Capitulum. *Eccli. 51.*

Confitébor tibi, Dómine Rex, et collaudábo te Deum salvatórem meum. † Confitébor nómini tuo: quóniam adjútor et protéctor factus es mihi, * et liberásti corpus meum a perditióne.

Hymnus. Jésu coróna Vírginum. 240.

---

22. SS. Vincentii et Anastasii Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

Adésto Dómine supplicatiónibus nostris: † ut qui ex iniquitáte nostra reos nos esse cognóscimus, * beatórum Mártyrum tuórum Vincéntii et Anastásii intercessióne liberémur. Per Dóminum nostrum.

---

23. S. Raymundi de Pennafort Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

Deus, qui beátum Raymúndum paeniténtiae sacraménti insígnem minístrum elegísti, et per maris undas mirabíliter traduxísti: † concéde; ut ejus intercessióne dignos paeniténtiae fructus fácere, * et ad aetérnae salútis portum perveníre valeámus. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Emerentianae Virginis et Martyris.

Oratio.

Indulgéntiam nobis, quaésumus Dómine, beáta Emerentiána Virgo et Martyr implóret: * quae tibi grata semper éxstitit et mérito castitátis, et tuae professióne virtútis. Per Dóminum.

---

24. S. Timothei Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

Infirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus: † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Timóthei Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

25. In Conversione S. Pauli Apostoli.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 7. a



V Ade Ananí- a, * et quaére Sáulum : ecce e-nim



órat : qui-a vas e-lecti-ónis est míhi, ut pórtet nómen



mé-um coram géntibus, et ré-gibus, et fí-li- is Isra-el.



E u o u a e.

℣. Tu es vas electiónis, sáncte Páule Apóstole.
℟. Praedicátor veritátis in univérso múndo.

Oratio.

DEus, qui univérsum mundum beáti Pauli Apóstoli praedicatióne docuísti : † da nobis, quaésumus; ut qui ejus hódie Conversiónem cólimus, * per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

Commem. S. Petri. Ant. Tu es pástor. 279. ℣. Tu es Pétrus. *Oratio.* Deus qui beáto Petro. 280.

IN II. VESPERIS.

Ant. 8. G



S Ancte Páule Apósto-le, * praedicá-tor ve-ri-tá-



tis, et Dóctor génti- um : intercéde pro nóbis ad Dé-um,

qui te e-lé-git. E u o u a e.

℣. Tu es vas.

Commemoratio S. Petri. Ant. Tu es pástor. 279. ℣. Tu es Pétrus. *Oratio.* Deus, qui beáto Petro. 280.

¶ *Ubi Vesperae dicendae sunt integrae, Psalmi ut in Communi Apostolorum.* 193, *vel* 198. *Antiphonae, Capitulum et Hymnus ut infra.*

1. Ant. 8. G

E-go plantávi, * Apóllo rigávit: Dé- us autem increméntum † dé-dit, allelú- ia. *Post Sept.* dé-dit.

E u o u a e.

2. Ant. 8. G

LIbénter glo-ri- ábor * in infirmitá-tibus mé- is, ut inhábi-tet in me vírtus Chrí-sti.

E u o u a e.

3. Ant. 4. A

GRáti- a Dé-i * in me vácu-a non fú-it : sed grá-ti- a é-jus semper in me má-net.

E u o u a e.

4. Ant. 8. G

DAmásci, * praepósitus géntis Aré-



tae régis vólu- it me comprehéndere : a frátribus per



mú- rum submíssus sum in spórta : et sic evási má-



nus éjus in nómine Dómini. E u o u a e.

5. Ant. 8. G



TER vírgis caésus sum, * semel lapi-dátus sum : ter naufrá-





gi-um pértu-li pro Chrí- sti nómine. E u o u a e.

Capitulum. *Act. 9.*

SAulus adhuc spirans minárum et caedis in discípulos Dómini, accéssit ad príncipem sacerdótum, † et pétiit ab eo epístolas in Damáscum ad synagógas : * ut si quos invenísset hujus viae viros ac mulíeres, vinctos perdúceret in Jerúsalem.

Hymn. 4.



Egrégi-e Dóctor Páule, mó-res ínstru-e, Et



nóstra técum péctor*a* in caé-lum tráhe : Ve- láta dum



me-rídi- em cérnat fídes, Et só-lis instar sóla régnet cá-



ri-tas. 2. Sit Tri-ni- tá-ti sempi- térna gló-ri- a, Hónor,



potéstas, atque jubi- lá-ti- o, In uni- táte quae gubér-



nat ómni- a, Per univérs*a* aeterni-tá-tis saécula. Amen.

---

26. S. Polycarpi Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Polycárpi Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

---

27. S. Joannis Chrysostomi Episc., Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Joánnes Chrysóstome. 230.

Oratio.

ECclésiam tuam quaésumus Dómine, grátia caeléstis amplíficet : * quam beáti Joánnis Chrysóstomi Confessóris tui atque Pontíficis illustráre voluísti gloriósis méritis et doctrínis. Per Dóminum.

---

28. S. Agnetis Virginis et Martyris.

Secundo.

Ant. 1.



STans a déxtris éjus * Agnus níve candídi- or,



Christus sí- bi spónsam et mártyrem consecrá-vit.

℣. Spécie túa et pulchritúdine túa.
℟. Inténde, próspere procéde, et régna.

Oratio.

DEus, qui nos ánnua beátae Agnétis Vírginis et Mártyris tuae solemnitáte laetíficas : † da, quaésumus ut quam venerámur officio, * étiam piae conversatiónis sequámur exémplo. Per Dóminum.

---

29. S. Francisci Salesii Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Francísce. 230.

Oratio.

DEus, qui ad animárum salútem beátum Francíscum Confessórem tuum atque Pontíficem ómnibus ómnia factum esse voluísti : † concéde propítius; ut caritátis tuae dulcédine perfúsi, * ejus dirigéntibus mónitis ac suffragántibus méritis, aetérna gáudia consequámur. Per Dóminum.

---

30. S. Martinae Virginis et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulisti : † concéde propítius; ut qui beátae Martínae Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, * per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum nostrum.

---

31. S. Petri Nolasci Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui in tuae caritátis exémplum, ad fidélium redemptiónem sanctum Petrum Ecclésiam tuam nova prole foecundáre divínitus docuísti : † ipsíus nobis intercessióne concéde; a peccáti servitúte solútis, * in caeléstí pátria perpétua libertáte gaudére. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

FESTA FEBRUARII.

1. S. Ignatii Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Ignátii Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

DIE 2. FEBRUARII.

IN PURIFICATIONE B. MARIAE VIRGINIS.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 292, *praeter sequentia :*

Antiphonae et Psalmi ut in Circumcisione, 101.

Ad Magníf. Ant. 1. D



IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.





Capitulum. *Malach. 3.*

ECce ego mitto Angelum meum, et praeparábit viam ante fáciem meam. † Et statim véniet ad templum sanctum suum Dominátor, quem vos quaéritis, * et Angelus testaménti, quem vos vultis.

Hymnus. Ave máris stélla. 257.

℣. Respónsum accépit Símeon a Spíritu Sáncto.
℟. Non visúrum se mórtem, nisi vidéret Chrístum Dómini.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, majestátem tuam súpplices exorámus: † ut sicut unigénitus Fílius tuus hodiérna die cum nostrae carnis substántia in templo est praesentátus; * ita nos fácias purificátis tibi méntibus praesentári. Per eúmdem Dóminum.

3. S. Blasii Episcopi et Martyris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Blásii Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

4. S. Andreae Corsini Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui in Ecclésia tua nova semper instáuras exémpla virtútum : † da pópulo tuo beáti Andréae Confessóris tui atque Pontíficis ita sequi vestígia, * ut assequátur et praémia. Per Dóminum.

5. S. Agathae Virginis et Martyris.

Duplex.

IN I. ET II. VESPERIS.

Ant. 1. D



lem gló-ri- am fe-lí-ci-ter perve-ní-re. E u o u a e.

℣. Spécie túa. *vel* Diffúsa est.

Oratio.

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti : ✝ concéde propítius; ut qui beátae Agathae Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, * per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae, Antiphonae ut infra, Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, in I. Vesperis, Ps.* Laudáte Dóminum. 67; *in II. Vesperis, Ps.* Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 7. c



QUis es tu qui venísti ad me * curáre vúlnera



mé-a? Ego sum Apósto-lus Chrísti : nihil in me dú-



2. Ant. 1. f



bi-tes, fí-li- a. E u o u a e. MEdi-cínam carná-



lem * córpo-ri mé-o numquam exhíbu-i : sed hábe-o



Dóminum Jésum Chrí-stum, qui só-lo sermóne re-



3. Ant. 7. c



stáurat univérsa. E u o u a e. GRá-ti-as tíbi

Capitulum. Confitébor. 285.

Hymnus. Jésu coróna Vírginum. 240.

6. S. Titi Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Titum Confessórem tuum atque Pontíficem apostólicis virtútibus decorásti : † ejus méritis et intercessióne concéde; ut juste et pie vivéntes in hoc saéculo, * ad caeléstem pátriam perveníre mereámur. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Dorotheae Virginis et Martyris.

Oratio.

INdulgéntiam nobis, quaésumus Dómine, beáta Doróthea Virgo et Martyr implóret : * quae tibi grata semper éxstitit et mérito castitátis, et tuae professióne virtútis. Per Dóminum.

---

7. S. Romualdi Abbatis.

Duplex.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Romuáldi Abbátis comméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

---

8. S. Joannis de Matha Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui per sanctum Joánnem órdinem sanctíssimae Trinitátis ad rediméndum de potestáte Saracenórum captívos caélitus institúere dignátus es : † praesta, quaésumus; ut ejus suffragántibus méritis, * a captivitáte córporis et ánimae, te adjuvánte, liberémur. Per Dóminum.

---

9. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor,,, beáte Cyrílle. 230.

Oratio.

DEus, qui beátum Cyríllum Confessórem tuum atque Pontíficem divínae maternitátis beatíssimae Vírginis Maríae assertórem invíctum effecísti : + concéde, ipso intercedénte; ut qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, * matérna ejúsdem protectióne salvémur. Per eúmdem Dóminum.

Eadem die.

S. Apolloniae Virginis et Martyris.

Oratio.

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula, étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti : * concéde propítius; ut qui beátae Apollóniae Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

---

10. S. Scholasticae Virginis.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ánimam beátae Vírginis tuae Scholásticae, ad ostendéndam innocéntiae viam, in colúmbae spécie caelum penetráre fecísti : + da nobis ejus méritis et précibus ita innocénter vívere; * ut ad aetérna mereámur gáudia pervenire. Per Dóminum.

---

11. Apparitio B. M. V. Immaculatae.

IN I. VESPERIS.

Ant. 3. a



Ista est * co-lúmba mé-a perfécta me-a,



immacu-láta mé- a. E u o u a e.

℣. Dignáre me laudáre te, Vírgo sacráta.
℟. Da míhi virtútem contra hóstes túos.

Oratio.

DEus, qui per Immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum praeparásti : † súpplices a te quaésumus; ut ejúsdem Vírginis apparitiónem celebrántes, * salútem mentis et córporis consequámur. Per eúmdem Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant.
8. G*



H Odi-e * glo-ri-ósa caéli Regína in térris



appáru-it : hódi-e pópulo sú-o vérba salú-tis et pí-



gnora pá-cis áttu-lit : hódi-e Ange-lórum et fidé-li-um



chó-ri, Immacu-látam Concepti-ónem ce-lebrántes



gáudi-o exsúltant. Alle-lú- ia. E u o u a e.

℣. Dignáre.

¶ *Ubi Vesperae dicendae sunt integrae. Psalmi de Communi,* 256; *reliqua ut infra, sed in I. Vesperis dicitur Hymnus.* Ave máris stélla. 257.

1. Ant. 4. E



C Andor est * lúcis aetérnae, et spécu-lum



sine má-cu-la. E u o u a e.

2. Ant.
1. f



M Uli-er * amí-

cta só-le, et lúna sub pé-dibus éjus : et in cápi-te
é-jus coró- na stellá-rum du-óde-cim. E u o u a e.
3. Ant. 8. c
TU gló-ri-a Je-rúsalem, * tu laetí-ti-a Isra-el,
tu hono-ri-ficénti-a pópu-li nóstri. E u o u a e.
4. Ant. 7. a
BEnedícta es tu, * Vírgo Ma-rí- a, a Dómino
Dé-o excélso, prae ómnibus mu-li-é-ribus super tér-
ram. E u o u a e.
5. Ant. 8. G
HOdi-e nómen tú-um *
i-ta magni-ficá-vit Dómi-nus, ut non recédat laus
tú-a de ó- re hóminum. E u o u a e.

Capitulum. *Cant. 2.*

SUrge, amica mea, speciósa mea, et veni : † colúmba mea in foramínibus petrae, in cavérna macériae, * osténde mihi fáciem tuam, sonet vox tua in áuribus meis.

Hymn. 4.




Huc ab extérnis peregrína térris Afflu-it súpplex,
et ópem poténtis Vírginis ó-rat. 5. Excipit Má-ter
lácrimas precántum, Dónat optá-tam mí-se-ris sa-lú-
tem : Cómpos hinc vó-ti pátri- as ad óras Túrba re-
vértit. 6. Súppli-cum, Vírgo, mi-seráta cá-sus, Semper
o nóstros réfove labó-res, Impetrans maéstis bó-
na sempi-térnae Gáudi- a ví-tae. 7. Sit décus Pátri,
genitaéque Pró-li, Et tíbi cómpar utri- úsque vírtus,
Spí-ri-tus semper, Dé-us únus, ómni Témpo-ris aévo.
Amen.

12. SS. VII. Fundatorum Ordinis Servorum B. Mariae V., Confessorum.

IN I. VESPERIS.

Ant. 1. D



N ON recé- det * laus tú-a, Vírgo Ma-rí- a, de



óre hóminum, qui mémores fú-e-rint virtú-tis Dómini



in aetérnum, pro quíbus non pepercí-sti ánimae tú-ae.



E u o u a e.

℣. Hi viri misericórdiae sunt, quórum pietátes non defuérunt.
℟. Semen eórum et glória eórum non derelinquétur.

Oratio.

Domine Jesu Christe, qui ad recoléndam memóriam dolórum sanctíssimae Genitrícis tuae, per septem beátos Patres nova Servórum ejus família Ecclésiam tuam foecundásti: † concéde propítius; ita nos eórum consociári flétibus, * ut perfruámur et gáudiis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

Ant. 8. G



N Omen e- órum * pérmanet in aetér-num, pérma-



nens ad fí-li- os e-órum, sanctó-rum vi-rórum gló-ri- a.



E u o u a e.

℣. Hi viri. *ut supra.*

¶ *Si hoc Festum habeat Vesperas integras.*

Capitulum. *1. Petr. 4.*

CArissimi : Communicántes Christi passiónibus gaudéte, † ut et in revelatióne glóriae ejus, * gaudeátis exsultántes.

Hymn. 8.



MAtris sub álmae númine, Septéna pró-les násci-



tur : Ipsa vocánte, ad árdu-um Téndit Sená-ri vérti-



cem. 2. Quos térra frúctus pró-feret Dum sácra pró-les



gérminat, Uvis repénte túrgidis Onústa ví-tis praé-



monet. 3. Virtúte cláros nóbi-li Mors sáncta caélo cón-



secrat : Ténent olýmpi límina Sérvi fidé-les Vírgi-

14. S. Valentini Presbyteri et Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui beáti Valentíni Mártyris tui natalítia cólimus, * a cunctis malis imminéntibus, ejus intercessióne liberémur. Per Dóminum.

15. SS. Faustini et Jovitae Martyrum.

Oratio.

DEus, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum Faustíni et Jovítae solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut quorum gaudémus méritis, * accendámur exémplis. Per Dóminum.

18. S. Simeonis Episcopi et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Simeónis Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

22. Cathedrae Sancti Petri Antiochiae.

Duplex majus.

Omnia dicuntur sicut in Festo Cathedrae Romanae, 279.

23. S. Petri Damiani Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Pétre. 230.

Oratio.

COncéde nos, quaésumus omnípotens Deus, beáti Petri Confessóris tui atque Pontíficis mónita et exémpla sectári : † ut per terréstrium rerum contémptum, * aetérna gáudia consequámur. Per Dóminum.

24. *vel* 25. S. MATHIAE APOSTOLI.

Duplex II. Classis.

Oratio.

DEus, qui beátum Mathíam Apostolórum tuórum collégio sociásti : † tríbue, quaésumus; ut ejus interventióne, * tuae circa nos pietátis semper víscera sentiámus. Per Dóminum.

FESTA MARTII.

4. S. Casimiri Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui inter regáles delícias et mundi illécebras sanctum Casimírum virtúte constántiae roborásti : † quaésumus; ut ejus intercessióne fidéles tui terréna despíciant, * et ad caeléstia semper aspírent. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Lucii I. Papae et Martyris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Lúcii Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : * concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

6. SS. Perpetuae et Felicitatis Martyrum.

Duplex.

IN I. ET II. VESPERIS.

Ant. 8. G



℣. Glória et honóre coronásti éas Dómine.
℟. Et constituísti éas super ópera mánuum tuárum.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine Deus noster, sanctárum Mártyrum tuárum Perpétuae et Felicitátis palmas incessábili devotióne venerári : † ut quas digna mente non póssumus celebráre, * humílibus saltem frequentémus obséquiis. Per Dóminum.

7. S. Thomae de Aquino Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Thóma. 230.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam beáti Thomae Confessóris tui mira eruditióne claríficas, et sancta operatióne foecúndas : † da nobis, quaésumus; et quae dócuit, intelléctu conspícere,* et quae egit, imitatióne complére. Per Dóminum.

8. S. Joannis de Deo Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Joánnem tuo amóre succénsum, inter flammas innóxium incédere fecísti, et per eum Ecclésiam tuam nova prole foecundásti : † praesta, ipsíus suffragántibus méritis; ut igne caritátis tuae vítia nostra curéntur, * et remédia nobis aetérna provéniant. Per Dóminum.

9. S. Franciscae Viduae Romanae.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátam Francíscam fámulam tuam, inter cétera grátiae tuae dona, familiári Angeli consuetúdine decorásti : † concéde, quaésumus; ut intercessiónis ejus auxílio, * Angelórum consórtium cónsequi mereámur. Per Dóminum.

10. SS. Quadraginta Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui gloriósos Mártyres fortes in sua confessióne cognóvimus, * pios apud te in nostra intercessióne sentiámus. Per Dóminum.

12. S. Gregorii I. Papae, Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Gregóri. 230.

Oratio.

DEus, qui ánimae fámuli tui Gregórii aetérnae beatitúdinis praémia contulísti : † concéde propítius; ut qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, * ejus apud te précibus sublevémur. Per Dóminum.

17. S. Patritii Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ad praedicándam géntibus glóriam tuam beátum Patrítium Confessórem atque Pontíficem míttere dignátus es : † ejus méritis et intercessióne concéde; ut quae nobis agénda praécipis, * te miseránte adimplére possímus. Per Dóminum.

18. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Cyrílle. 230.

Oratio.

DA nobis, quaésumus omnípotens Deus, beáto Cyríllo Pontífice intercedénte, te solum verum Deum, et quem misísti Jesum Christum ita cognóscere : † ut inter oves quae vocem ejus áudiunt, * perpétuo connumerári mereámur. Per eúmdem Dóminum.

DIE 19 MARTII.

IN COMMEMORATIONE SOLEMNI S. JOSEPH, SPONSI B. M. V. Confessoris.

Duplex I. Classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.




Dé-o ad Vírginem desponsá-tam víro, cú-i nómen
érat Jóseph, de dómo Dávid : et nómen Vírginis Ma-
rí- a. E u o u a e.
3. Ant. 3. a 2
CUM ésset desponsá-ta *
Má-ter Jésu Ma-rí- a Jóseph, ántequam conven-í-rent, in-
vénta est in útero há- bens de Spí- ri-tu Sáncto.
E u o u a e.
4. Ant. 4. E
JOseph vir éjus, * cum ésset jú-
stus, et nóllet é-am tradúcere, vólu- it occúlte dimít-
te-re é- am. E u o u a e.
5. Ant. 5. a
ANgelus Dó-mini *
appáru-it Jóseph, dí-cens : Jóseph fí-li Dávid, nó-li ti-



mé-re accípere Ma-rí- am cónjugem tú-am : quod enim



in é-a nátum est, de Spí-ritu Sáncto est : pá-ri- et au-



tem fí-li- um, et vo-cábis nómen éjus Jé-sum. E u o u a e.

Capitulum et Hymnus ut in II. Vesperis, 313.

℣. Constítuit éum dóminum dómus súae.
℞. Et príncipem ómnis possessiónis súae.

Ad Magníf. Ant. 1. g 2



E Xsúrgens Jóseph a sómno, * fé- cit sic-ut



praecépit é- i Ange-lus Dómini, et accé-pit cónju-



gem sú- am. E u o u a e.

Oratio.

Sanctíssimae Genitrícis tuae Sponsi, quaésumus Dómine, méritis adjuvémur : † ut quod possibílitas nostra non óbtinet, * ejus nobis intercessióne donétur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

Ps. de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 1. a 3



I-bant *pa-réntes Jésu per ómnes ánnos in


Je-rúsa-lem, in dí- e sol-émni Páschae. E u o u a e.
2. Ant.
2. D
CUM redí-rent, * remánsit pú- er Jésus in Je-
rúsa- lem, et non cognové- runt paréntes é-jus.
E u o u a e.
3. Ant.
3. a 2
NON inve-ni- éntes Jésum, * re-
gréssi sunt in Je-rúsa-lem requi-réntes é- um : et post
trídu-um invené-runt íllum in témplo sedéntem in
médi- o doctórum, audi-éntem et interrogántem é- os.
E u o u a e.
4. Ant.
4. E
DIxit Má-ter éjus ad íllum: * Fí-
li, quid fe-císti nóbis sic? Ecce pá-ter tú- us et égo



do-léntes quaerebámus te. E u o u a e.

5. Ant.
8. G



D Escéndit * Jésus cum é-is, et vénit Názareth,



et é-rat súbdi-tus íl-lis. E u o u a e.

Capitulum. *Prov. 28. et 27.*

VIR fidélis multum laudábitur. * Et qui custos est Dómini sui, glorificábitur.

℟. Deo grátias.

Hymnus. Te Jóseph célebrent. 150.

℣. Glória et divítiae in dómo éjus.
℟. Et justítia éjus mánet in saéculum saéculi.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



E Cce fidé-lis sérvus * et prúdens, quem con-



stí-tu-it Dóminus super famí-li-am sú- am. E u o u a e.

---

21. Sancti Benedicti Abbatis.

Duplex majus.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Benedícti Abbátis comméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum.

25. IN ANNUNTIATIONE B. M. V.

Duplex I. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, praeter :

Ad Magníf. Ant. 8. G







Oratio.

DEus, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti : † praesta supplícibus tuis; ut qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, * ejus apud te intercessiónibus adjuvémur. Per eúmdem Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ps. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant 8. G*







2. Ant. 1. g




Dóminus técum : benedícta tu † in mu-li- é-ribus.
T. P. in mu-li- é-ribus, alle-lú- ia. E u o u a e.
3. Ant. 8. G
NE tíme- as, * Ma-rí- a, invenísti grá- ti- am apud
Dóminum : ecce concí-pi- es, et pá-ri-es † fí-li-um.
T. P. fí-li-um, allelú- ia. E u o u a e.
4. Ant. 1. f
DAbit é- i Dóminus * sé-dem Dávid pátris é-jus, et regná-
bit in aetérnum. *T. P.* Alle-lú-ia. E u o u a e.
5. Ant. 8. c
ECce ancílla Dómini : * fí- at mí-hi secúndum
vérbum tú- um. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

Capitulum. *Isaiae 7. c.*

ECce virgo concípiet, et páriet fílium, † et vocábitur nomen ejus Emmánuel. * Butýrum et mel cómedet, ut sciat reprobáre malum, et elígere bonum.

Hymnus. Ave máris stélla. 257.

℣. Ave María, grátia pléna. ℟. Dóminus técum.

Ad Magníf. Ant. 7. d



27. S. Joannis Damasceni Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Joánnes. 230.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui ad cultum sacrárum imáginum adseréndum, beátum Joánnem caeléstí doctrína et admirábili spíritus fortitúdine imbuísti : † concéde nobis ejus intercessióne et exémplo; ut quorum cólimus imágines, * virtútes imitémur et patrocínia sentiámus. Per Dóminum.

28. S. Joannis a Capistrano Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui per beátum Joánnem fidéles tuos in virtúte sanctíssimi nóminis Jesu de crucis inimícis triumpháre fecísti : † praesta, quaésumus; ut spirituálium hóstium, ejus intercessióne, superátis insídiis, * corónam justítiae a te accípere mereámur. Per eúmdem Dóminum nostrum.

FERIA VI. POST DOMINICAM PASSIONIS.

Festum Septem Dolorum B. Mariae V.

(*Pro commemoratione in Festis I. classis*).

Ad Magníf. Ant. 6.



℣. Ora pro nóbis Virgo dolorosíssima.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oratio.

DEus, in cujus passióne, secúndum Simeónis prophetíam, dulcíssimam ánimam gloriósae Vírginis et Matris Maríae dolóris gládius pertransívit : † concéde propítius; ut qui transfixiónem ejus et passiónem venerándo recólimus, * gloriósis méritis et précibus ómnium Sanctórum cruci fidéliter astántium intercedéntibus, passiónis tuae efféctum felícem consequámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

FESTA APRILIS.

2. S. Francisci de Paula Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, humílium celsitúdo, qui beátum Franciscum Confessórem Sanctórum tuórum glória sublimásti : † tríbue, quaésumus; ut ejus méritis et imitatióne, * promíssa humílibus praémia felíciter consequámur. Per Dóminum nostrum.

4. S. Isidori Episc., Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Isidóre. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Isidórum minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

5. S. Vincentii Ferrerii Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam beáti Vincéntii Confessóris tui méritis et praedicatióne illustráre dignátus es : † concéde nobis fámulis tuis; ut et ipsíus instruámur exémplis, * et ab ómnibus ejus patrocínio liberémur advérsis. Per Dóminum.

11. S. Leonis I. Papae, Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Léo. 230.

Oratio.

EXáudi, quaésumus Dómine, preces nostras, quas in beáti Leónis Confessóris tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus : † et qui tibi digne méruit famulári, ejus intercedéntibus méritis, * ab ómnibus nos absólve peccátis. Per Dóminum.

13. S. Hermenegildi Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Hermenegíldum Mártyrem tuum caeléstí regno terrénum postpónere docuísti : † da, quaésumus, nobis ejus exémplo cadúca despícere, * atque aetérna sectári. Per Dómiuum.

14. S. Justini Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui per stultítiam crucis, eminéntem Jesu Christi sciéntiam beátum Justínum Mártyrem mirabíliter docuísti : † ejus nobis intercessióne concéde; ut errórum circumventióne depúlsa, * fídei firmitátem consequámur. Per eúmdem Dóminum.

Eadem die.

SS. Tiburtii, Valeriani et Maximi Martyrum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : * ut qui sanctórum Mártyrum tuórum Tibúrtii, Valeriáni et Máximi solémnia cólimus, eórum étiam virtútes imitémur. Per Dóminum.

17. S. Aniceti Papae et Martyris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Anicéti Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

21. S. Anselmi Episc., Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Ansélme. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Ansélmum minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

22. SS. Soteris et Caii Pontificum et Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

BEatórum Mártyrum paritérque Pontíficum Sotéris et Caii nos, quaésumus Dómine, festa tueántur : * et eórum comméndet orátio veneránda. Per Dóminum nostrum.

23. S. Georgii Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Geórgii Mártyris tui méritis et intercessióne laetíficas : † concéde propítius; ut qui tua per eum benefícia póscimus, * dono tuae grátiae consequámur. Per Dóminum.

24. S. Fidelis a Sigmaringa Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Fidélem seráphico spíritus ardóre succénsum in verae fídei propagatióne martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es : † ejus, quaésumus, méritis et intercessióne, ita nos per grátiam tuam in fide et caritáte confírma; * ut in servítio tuo fidéles usque ad mortem inveníri mereámur. Per Dóminum.

25. S. MARCI EVANGELISTAE.

Duplex II. Classis.

Oratio.

DEus, qui beátum Marcum Evangelistam tuum evangélicae praedicatiónis grátia sublimásti: tríbue, quaésumus; ejus nos semper et eruditióne profícere, * et oratióne deféndi. Per Dóminum.

26. SS. Cleti et Marcellini Pontificum et Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

BEatórum Mártyrum paritérque Pontíficum Cleti et Marcellini nos, Dómine, fóveat pretiósa conféssio: * et pia júgiter intercéssio tueátur. Per Dóminum.

28. S. Pauli a Cruce Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DOmine Jesu Christe, qui ad mystérium crucis praedicándum, sanctum Paulum singulári caritáte donásti, et per eum novam in Ecclésia famíliam floréscere voluísti: † ipsíus nobis intercessióne concéde; ut passiónem tuam júgiter recoléntes in terris, * ejúsdem fructum cónsequi mereámur in caelis. Qui vivis et regnas cum Deo.

Eadem die.

S. Vitalis Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus: * ut qui beáti Vitális Mártyris tui natalítia cólimus, intercessióne ejus in tui nóminis amóre roborémur. Per Dóminum.

29. S. Petri Martyris.

Duplex.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus: † ut beáti Petri Mártyris tui fidem cóngrua devotióne sectémur; * qui pro ejúsdem fídei dilatatióne, martýrii palmam méruit obtinére. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum.

30. S. Catharinae Senensis Virginis.

Duplex.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui beátae Catharínae Vírginis tuae natalítia cólimus ; * et ánnua solemnitáte laetémur, et tantae virtútis proficiámus exémplo. Per Dóminum.

FESTA MAII.

1. SS. PHILIPPI ET JACOBI APOSTOLORUM.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Antiphonae ut in II. Vesperis. Psalmi de Dominica, 39 ; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

Capitulum, Hymnus et ℣. *de Communi Apostolorum Tempore Paschali,* 206.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Crédidi. 67. — **4.** In converténdo. 67. — **5.** Dómine probásti me. 69.



Capitulum et Hymnus de Communi, 206.

℣. Prétiósa in conspéctu Dómini, allelúia.
℞. Mors sanctórum éjus, allelúia.



Oratio.

DEus, qui nos ánnua Apostolórum tuórum Philíppi et Jacóbi solemnitáte laetíficas : † praesta, quaésumus ; ut quorum gaudémus méritis, * instruámur exémplis. Per Dóminum.

2. S. Athanasii Episc., Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Athanási. 230.

Oratio.

EXáudi, quaésumus Dómine, preces nostras, quas in beáti Athanásii Confessóris tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus : † et qui tibi digne méruit famulári, ejus intercedéntibus méritis, * ab ómnibus nos absólve peccátis. Per Dóminum.

3. FESTUM INVENTIONIS SANCTAE CRUCIS.

Duplex II. Classis.

Post Tempus Paschale, omittitur Allelúia, *praeterquam in fine 3. Antiphonae Vesperarum. Et in Hymno* Vexílla Régis, *ubi dicitur,* Paschále quae fers gáudium, *dicatur,* In hac triúmphi glória.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 325, *praeter :*

IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39 ; *loco ultimi, Ps.* Laudáte Dóminum. 67.



tem * glo-ri-á-ri opór-tet in crúce Dómini nóstri



Jésu Chrí-sti. *T. P.* Alle-lú-ia. E u o u a e.

5. Ant. 8. c



PER sígnum Crú- cis * de inimí-cis nóstris



líbe-ra nos Dé-us nóster. *T. P.* Alle-lú-ia. E u o u a e.

Capitulum. *Philipp. 2.*

FRatres : Hoc enim sentíte in vóbis, quod et in Christo Jesu : qui cum in forma Dei esset, non rapínam arbitrátus est esse se aequálem Deo : † sed semetípsum exinanívit, formam servi accípiens, in similitúdinem hóminum factus, * et hábitu invéntus ut homo.

Hymnus. Vexílla Régis. 131. *In stropha* O Crux áve, *loco :* Hoc Passiónis témpore, *dicatur :* Paschále quae fers gáudium.

℣. Hoc sígnum Crúcis érit in caélo. Allelúia.
℟. Cum Dóminus ad judicándum vénerit. Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 2. D



CRúcem sánctam súbi- it, * qui inférnum con-



frégit : accínctus est pot-énti-a, surréxit dí- e tér-



ti- a, alle- lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui in praeclára salutíferae Crucis inventióne, passiónis tuae mirácula suscitásti : † concéde; ut vitális ligni prętio, * aetérnae vitae suffrágia consequámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

4. S. Monicae Viduae.

Duplex.

Oratio.

DEus, moeréntium consolátor, et in te sperántium salus, qui beátae Mónicae pias lácrimas in conversióne fílii sui Augustíni misericórditer suscepísti : † da nobis utriúsque intervéntu peccáta nostra deploráre, * et grátiae tuae indulgéntiam inveníre. Per Dóminum.

5. S. Pii V. Papae et Confessoris

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ad conteréndos Ecclésiae tuae hostes, et ad divínum cultum reparándum, beátum Pium Pontíficem Máximum elígere dignátus es : † fac nos ipsíus deféndi praesídiis, et ita tuis inhaerére obséquiis ; * ut ómnium hóstium superátis insídiis, perpétua pace laetémur. Per Dóminum.

6. S. Joannis ante Portam Latinam.

Duplex majus.

IN I. ET II. VESPERIS.

Oratio.

DEus, qui cónspicis quia nos úndique mala nostra pertúrbant : † praesta, quaésumus; * ut beáti Joánnis Apóstoli tui et Evangelístae intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

¶ *Ubi Festum habet Vesperas integras reliqua sumuntur de Communi.*

7. S. Stanislai Episcopi et Martyris

Duplex.

Oratio.

DEus, pro cujus honóre gloriósus Póntifex Stanisláus gládiis impiórum occúbuit : † praesta, quaésumus; ut omnes qui ejus implórant auxílium, * petitiónis suae salutárem consequántur effectum. Per Dóminum.

8. In Apparitione S. Michaelis Archangeli.

Duplex majus.

Omnia ut in ejus Dedicatione, die 29. Septembris; sed Tempore Paschali additur Allelúia, *ubi non est, juxta ritum paschalem, et si Vesperae dicendae sint integrae cantatur Hymnus sequens.*

Hymn. 4.

9. S. Gregorii Nazianzeni Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Gregóri. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Gregórium minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

10. S. Antonini Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

SAncti Antoníni, Dómine, Confessóris tui atque Pontíficis méritis adjuvémur : † ut sicut te in illo mirábilem praedicámus, * ita in nos misericórdem fuisse gloriémur. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Gordiani et Epimachi Martyrum.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : * ut qui beatórum Mártyrum tuórum Gordiáni et Epímachi solémnia cólimus, eórum apud te intercessiónibus adjuvémur. Per Dóminum.

12. SS. Nerei, Achillei et Domitillae Virginis atque Pancratii Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

SEmper nos, Dómine, Mártyrum tuórum Nérei, Achíllei, Domitíllae atque Pancrátii fóveat, quaésumus, beáta solémnitas : * et tuo dignos reddat obséquio. Per Dóminum.

14. S. Bonifatii Martyris.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui beáti Bonifátii Mártyris tui solémnia cólimus, * ejus apud te intercessiónibus adjuvémur. Per Dóminum.

15. S. Joannis Baptistae de la Salle Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ad christiánam páuperum eruditiónem, et ad juvéntam in via veritátis firmándam, sanctum Joánnem Baptístam Confessórem excitásti, et novam per eum in Ecclésia famíliam collegísti : † concéde propítius; ut ejus intercessióne et exémplo, stúdio glóriae tuae in animárum salúte fervéntes, * ejus in caelis corónae partícipes fíeri valeámus. Per Dóminum.

16. S. Ubaldi Episcopi et Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

AUxilium tuum nobis, Dómine quaésumus, placátus impénde : † et intercessióne beáti Ubáldi Confessóris tui atque Pontíficis, * contra omnes diáboli nequítias déxteram super nos tuae propitiatiónis exténde. Per Dóminum.

17. S. Paschalis Baylon Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Paschálem Confessórem tuum mirífica erga Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria dilectióne decorásti : † concéde propítius; ut quam ille ex hoc divíno convívio spíritus percépit pinguédinem, * eámdem et nos percípere mereámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

18. Sancti Venantii Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui hunc diem beáti Venántii Mártyris tui triúmpho consecrásti : † exáudi preces pópuli tui, et praesta; ut qui ejus mérita venerámur, * fídei constántiam imitémur. Per Dóminum nostrum.

¶ *Si hoc festum habeat Vesperas integras.*

IN I. ET II. VESPERIS.





Extra Tempus Paschale, Hymnus Mártyr Déi *cantatur in tono* Déus tuórum militum. 201.

19. S. Petri Caelestini Papae et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Petrum Caelestínum ad summi pontificátus ápicem sublimásti, quique illum humilitáti postpónere docuísti : † concéde propítius; ut ejus exémplo cuncta mundi despícere, * et ad promíssa humílibus praémia perveníre felíciter mereámur. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Pudentianae Virginis.

Oratio.

EXáudi nos, Deus salutáris noster: * ut sicut de beátae Pudentiánae Vírginis tuae festivitáte gaudémus; ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

---

20. S. Bernardini Senensis Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DOmine Jesu, qui beáto Bernardíno Confessóri tuo exímium sancti Nóminis tui amórem tribuísti: † ejus, quaésumus, méritis et intercessióne, * spíritum nobis tuae dilectiónis benígnus infúnde. Qui vivis et regnas.

---

25. S. Gregorii VII. Papae et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus in te sperántium fortitúdo, qui beátum Gregórium Confessórem tuum atque Pontíficem, pro tuénda Ecclésiae libertáte virtúte constántiae roborásti : † da nobis ejus exémplo et intercessióne, * ómnia adversántia fórtiter superáre. Per Dóminum.

Eadem die.

Sancti Urbani I. Papae et Martyris.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus: * ut qui beáti Urbáni Mártyris tui atque Pontíficis solémnia cólimus, ejus apud te intercessiónibus adjuvémur. Per Dóminum.

26. S. Philippi Nerii Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Philíppum Confessórem tuum Sanctórum tuórum glória sublimásti : † concéde propítius ; ut cujus solemnitáte laetámur, * ejus virtútum proficiámus exémplo. Per Dóminum.

Eadem die.

Sancti Eleutherii Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : * et quia pondus próvriae actiónis gravat, beáti Eleuthérii Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

27. S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Béda, 230.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam beáti Bedae Confessóris tui atque Doctóris eruditióne claríficas : † concéde propítius fámulis tuis ; * ejus semper illustrári sapiéntia et méritis adjuvári. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Joannis I. Papae et Martyris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Joánnis Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : * concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

28. S. Augustini Cant. Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui Anglórum gentes, praedicatióne et miráculis beáti Augustíni Confessóris tui atque Pontíficis, verae fídei luce illustráre dignátus es : † concéde ; ut ipso interveniénte, errántium corda ad veritátis tuae rédeant unitátem, * et nos in tua simus voluntáte concórdes. Per Dóminum.

29. S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virginis

Semiduplex.

Oratio.

DEus virginitátis amátor, qui beátam Maríam Magdalénam Vírginem, tuo amóre succénsam, caeléstibus donis decorásti: † da, ut quam festíva celebritáte venerámur, * puritáte et caritáte imitémur. Per Dóminum.

30. S. Felicis I. Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus: † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Felícis Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

31. S. Angelae Mericiae Virginis.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui novum per beátam Angelam sacrárum vírginum collégium in Ecclésia tua floréscere voluísti: † da nobis ejus intercessióne angélicis móribus vívere; * ut terrénis ómnibus abdicátis, gáudiis pérfrui mereámur aetérnis. Per Dóminum.

Eadem die.

Sanctae Petronillae Virginis.

Oratio.

EXáudi nos Deus salutáris noster: * ut sicut de beátae Petronillae Vírginis tuae festivitáte gaudémus; ita piae devotiónis erudiámur affectu. Per Dóminum.

FERIA VI. POST OCTAVAM SS. CORPORIS CHRISTI.

FESTUM SACRATISSIMI CORDIS JESU.

Duplex I. Classis.

Vesperae dicuntur de Octava Ss. Corporis Christi sine ulla commem. Si autem praecedenti Feria V. occurrerit Festum SS. Apostolorum Petri et Pauli, in II. Vesperis SS. Apostolorum fit commem. de Festo Sacratissimi Cordis Jesu. Ant. Impropérium. ℣. Ignem véni. *Oratio.* Concéde, quaésumus. *Sed si Officium Ss. Cordis Jesu transferatur, tum in I. Vesperis fiat ut sequitur.*

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, praeter sequentia :

℣. Ignem véni míttere in térram.
℟. Et quid vólo, nisi ut accendátur?

Ad Magníf. Ant. 8. G



I Mpropé-ri-um * exspectávit cor mé-um et mi-



séri- am : et sustínu-i qui simul contristaré-tur, et non



fú-it: et qui consola-ré-tur, et non invé-ni.



E u o u a e.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Confitébor. 40. — 3. Crédidi. 67. — 4. Beáti ómnes. 68. — 5. Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 3. a



D Isci-te a me * qui-a mí-tis sum et húmi-lis



córde. E u o u a e.

2. Ant. 1. g



S Ancti-ficávi lócum í-



stum, * ut sit nómen mé-um i-bi in sempitérnum, et


permáne-ant óculi mé-i et cor mé-um i- bi cúnctis
di- é-bus. E u o u a e.
3. Ant. 4. E
ET dí-xi: * Ergo sine
cáusa justi-ficávi cor mé-um, et lá- vi inter innocén-
tes mánus mé-as, et fú- i flagellátus tó-ta dí- e.
E u o u a e.
4. Ant. 8. G
SEcúndum multitúdinem * doló-
rum me-órum in córde mé-o, conso-lati-ónes túae lae-
ti-ficavé-runt ánimam mé- am. E u o u a e.
5. Ant. 5. a
POne me * ut signáculum super cor tú-um, ut
signá-culum super bráchi-um tú- um. E u o u a e.

Capitulum. *Isaiae 12.*

Ecce Deus Salvátor meus, fiduciáliter agam, et non timébo : † quia fortitúdo mea et laus mea Dóminus, et factus est mihi in salútem. * Hauriétis aquas in gáudio de fóntibus Salvatóris.

Hymn. 7.



mis- si- ónis grá- ti- am 5. Percús-*sum* ad hoc est lán-



ce- a, Passúmqu*e* ad hoc est vúlnera, Ut nos laváret



sórdibus Unda flu-ént*e* et sánguine. 6. Décus Parén-



t*i* et Fí- li- o, Sanctóque sit Spi-rítu- i, Quíbus poté-



stas, gló-ri-a, Regnúmqu*e* in ómn*e* est saé- cu-lum.



Amen.

℣. Hauriétis áquas in gáudio. ℟. De fóntibus Salvatóris.

Ad Magníf. Ant. 1. f



AD Jésum autem cum veníssent, * ut vidérunt



é-um jam mórtu-um, non fregérunt é-jus crúra : sed



únus mí-li-tum lánce-a látus é-jus apéru- it, et contí-



nu-o exívit sánguis et áqua. E u o u a e.

Oratio.

Concéde, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui in sanctíssimo dilécti Fílii tui Corde gloriántes, praecípua in nos caritátis ejus benefícia recólimus, * eórum páriter et actu delectémur et fructu. Per eúmdem Dóminum nostrum.

FESTA JUNII.

2. SS. Marcellini, Petri atque Erasmi Martyrum.

Oratio.

Deus, qui nos ánnua beatórum Mártyrum tuórum Marcellíni, Petri atque Erásmi solemnitáte laetíficas : † praesta, quaésumus; ut quorum gaudémus méritis, * accendámur exémplis. Per Dóminum.

---

4. S. Francisci Caracciolo Confessoris.

Duplex.

Oratio.

Deus, qui beátum Franciscum, novi órdinis institutórem, orándi stúdio et paeniténtiae amóre decorásti : † da fámulis tuis in ejus imitatióne ita profícere; ut semper orántes, et corpus in servitútem redigéntes, * ad caeléstem glóriam perveníre mereántur. Per Dóminum.

---

5. S. Bonifatii Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

Deus, qui multitúdinem populórum, beáti Bonifátii Mártyris tui atque Pontíficis zelo, ad agnitiónem tui nóminis vocáre dignátus es : † concéde propítius; ut cujus solémnia cólimus, * étiam patrocínia sentiámus. Per Dóminum.

6. S. Norberti Episcopi, Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Norbértum Confessórem tuum atque Pontíficem, verbi tui praecónem exímium effecísti, et per eum Ecclésiam tuam nova prole foecundásti : † praesta, quaésumus; ut ejúsdem suffragántibus méritis, * quod ore simul et ópere dócuit, te adjuvánte exercére valeámus. Per Dóminum.

9. SS. Primi et Feliciani Martyrum.

Oratio.

FAC nos, quaésumus Dómine, sanctórum Mártyrum tuórum Primi et Feliciáni semper festa sectári : * quórum suffrágiis protectiónis tuae dona sentiámus. Per Dóminum.

10. S. Margaritae Reginae Scotiae, Viduae.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui beátam Margarítam regínam exímia in páuperes caritáte mirábilem effecísti : † da, ut ejus intercessióne et exémplo, * tua in córdibus nostris cáritas júgiter augeátur. Per Dóminum.

11. S. Barnabae Apostoli.

Duplex majus.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Bárnabae Apóstoli tui méritis et intercessióne laetíficas : † concéde propítius; ut qui tua per eum benefícia póscimus, * dono tuae grátiae consequámur. Per Dóminum.

12. S. Joannis a S. Facundo Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus auctor pacis et amátor caritátis, qui beátum Joánnem Confessórem tuum mirífica dissidéntes componéndi grátia decorásti : † ejus méritis et intercessióne concéde; ut in tua caritáte firmáti, nullis a te tentatiónibus separémur. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii Martyrum.

Oratio.

SAnctórum Mártyrum tuórum Basílidis, Cyríni, Náboris atque Nazárii, quaésumus Dómine, natalítia nobis votíva respléndeant : * et quod illis cóntulit excelléntia sempitérna, frúctibus nostrae devotiónis accréscat. Per Dóminum.

13. S. Antonii de Padua Confessoris.

Duplex.

Oratio.

ECclésiam tuam, Deus, beáti Antónii Confessóris tui solémnitas votíva laetíficet : † ut spirituálibus semper muniátur auxíliis, * et gáudiis pérfrui mereátur aetérnis. Per Dóminum.

14. S. Basilii Magni Episc., Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Basíli. 230.

Oratio.

EXáudi, quaésumus Dómine, preces nostras, quas in beáti Basílii Confessóris tui atque Pontíficis solemnitáte deférimus : † et qui tibi digne méruit famulári, ejus intercedéntibus méritis, * ab ómnibus nos absólve peccátis. Per Dóminum.

15. SS. Viti, Modesti atque Crescentiae Martyrum.

Oratio.

DA Ecclésiae tuae, quaésumus Dómine, sanctis Martýribus tuis Vito, Modésto atque Crescéntia intercedéntibus, supérbe non sápere, sed tibi plácita humilitáte profícere : † ut prava despíciens, * quaecúmque recta sunt, líbera exérceat caritáte. Per Dóminum.

18. SS. Marci et Marcelliani Martyrum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui sanctórum Mártyrum tuórum Marci et Marcelliáni natalítia cólimus, * a cunctis malis imminéntibus eórum intercessiónibus liberémur. Per Dóminum.

19. S. Julianae de Falconeriis Virginis.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátam Juliánam Vírginem tuam, extrémo morbo laborántem, pretióso Fílii tui córpore mirabíliter recreáre dignátus es : † concéde, quaésumus ; ut ejus intercedéntibus méritis, nos quoque eódem in mortis agóne refécti ac roboráti, * ad caeléstem pátriam perducámur. Per eúmdem Dóminum.

¶ *Ubi Vesperae celebrantur integrae dicitur Hymnus sequens.*



módo Solátur et nútrit Dé-us, Dápem supérnam pórri-



gens. 5. Aetérne ré-rum Cóndi-tor, Aetérne Fí-li par



Pátri, Et par utríque Spí-ri-tus, Só-li tíbi sit gló-



ri- a. Amen.

Eadem die.

SS. Gervasii et Protasii Martyrum.

Oratio.

DEus, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum Gervásii et Protásii solemnitáte laetíficas : * concéde propítius; ut quorum gaudémus méritis, accendámur exémplis. Per Dóminum.

---

20. S. Silverii Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Silvérii Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

---

21. S. Aloisii Gonzagae Confessoris.

Duplex.

Oratio.

CAeléstium donórum distribútor Deus, qui in angélico júvene Aloísio miram vitae innocéntiam pari cum paeniténtia sociásti : † ejus méritis et précibus concéde; ut innocéntem non secúti, * paeniténtem imitémur. Per Dóminum.

DOMINICA IV. JUNII.

IN NATIVITATE S. JOANNIS BAPTISTAE.

Duplex I. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 7. a

I -pse prae-í-bit * ante íllum in spí-ri-tu et virtúte E-lí- ae, pa-rá-re Dómino plébem perféctam. E u o u a e.

2. Ant. 8. G

JO-ánnes * est nómen é-jus : ví-num et sí-ce-ram non bíbet, et múl- ti in na-ti-vi-táte é-jus gaudé-bunt. E u o u a e.

3. Ant. 1. f

EX úte-ro senectú-tis * et sté-ri-li Jo-ánnes ná-tus est, Praecúr-sor Dómini. E u o u a e.

4. Ant. 4. A*

I -ste pú-er * má-

Capitulum et Hymnus ut in II. Vesperis, 348.

℣. Fúit hómo míssus a Déo. ℟. Cúi nómen érat Joánnes.

Oratio.

DEus, qui praeséntem diem honorábilem nobis in beáti Joánnis Nativitáte fecísti : † da pópulis tuis spirituálium grátiam gaudiórum : * et ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis aetérnae. Per Dóminum.

Et fit commem. Dominicae occurrentis.

IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.



5. Ant. 3. b

TU pú-er, * prophé-ta Altíssimi vo-cábe-ris : prae-íbis ante Dóminum pará-re ví- as é-jus. E u o u a e.

Capitulum. *Isaiae 49.*

AUdite ínsulae, et atténdite pópuli de longe : † Dóminus ab útero vocávit me, * de ventre matris meae recordátus est nóminis mei.

Hymn. 2.

UT qué-ant láxis resonáre fíbris Mí-ra gestó-rum fámu-li tu-ó-rum, Sól-ve pollúti lábi-i re-átum, Sáncte Jo-ánnes. 2. Núnti-us célso véni-ens Olýmpo, Te pátri mágnum fóre nasci-túrum, Nó-men, et vítae sé-ri-em geréndae Ordi-ne prómit. 3. Ille promíssi dúbi-us supérni, Pérdidit prómptae módulos loqué-lae : Sed re-formásti géni-tus perémptae Orga-na vó-



cis. 4. Véntris obstrúso récubans cubí-li Sénseras Ré-



gem thálamo manéntem : Hinc pá-rens ná-ti mé-ri-tis



utérque Abdi-ta pándit. 5. Sit décus Pátri, genitaé-



que Pró-li, Et tíbi cómpar utri- úsque vírtus, Spí- ri-



tus semper, Dé-us únus, ómni Témpo-ris aévo. Amen.

℣. Iste púer mágnus coram Dómino.
℟. Nam et mánus éjus cum ípso est.

Ad Magníf.
Ant. 7. d



P U-er * qui nátus est nóbis, plus quam prophé-



ta est : hic est enim de quo Salvátor á-it : Inter ná-

tos mu-lí-erum non surréxit má-jor Jo-ánne Baptísta.



E u o u a e.

Et fit commem. Dominicae occurrentis.

22. S. Paulini Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ómnia pro te in hoc saéculo relinquéntibus, céntuplum in futúro et vitam aetérnam promisísti : † concéde propítius; ut sancti Pontíficis Paulíni vestígiis inhaeréntes, * valeámus terréna despícere, et sola caeléstia desideráre. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

25. S. Gulielmi Abbatis.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui infirmitáti nostrae ad teréndam salútis viam in Sanctis tuis exémplum et praesídium collocásti : † da nobis ita beáti Guliélmi Abbátis mérita venerári ; * ut ejúsdem excipiámus suffrágia, et vestígia prosequámur. Per Dóminum.

26. SS. Joannis et Pauli Martyrum.

Duplex.

IN I. VESPERIS.



℣. Laetámini in Dómino, et exsultáte jústi.
℟. Et gloriámini ómnes récti córde.

Oratio.

QUaésumus omnípotens Deus : ut nos gemináta laetítia hodiérnae festivitátis excípiat, † quae de beatórum Joánnis et Pauli glorificatióne procédit; * quos éadem fides et pássio vere fecit esse germános. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.



℣. Exsultábunt Sáncti in glória. ℟. Laetabúntur in cubílibus súis.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae, omnia de Communi praeter Antiphonas.*



Terenti-á-num : Si tú-us dóminus est Ju-li-ánus, ha-bé-
to pácem cum íl- lo : nóbis á-li- us non est, ni-si Dómi-
nus Jésus Chrístus. E u o u a e.
3. Ant. 1. f
JO-ánnes et Páulus, * agnoscéntes tyránnidem Ju-li- áni, facultá-
tes sú-as paupé-ribus e-rogáre coepé-runt. E u o u a e.
4. Ant. 1. a 3
SAncti spí-ritus* et ánimae justórum, hýmnum
dí-ci-te Dé- o, alle-lú- ia. E u o u a e.
5. Ant. 1. f
JO-ánnes et Páulus * dixérunt ad Galli-cánum : Fac vótum Dé-o
caéli, et éris víctor mé-li-us quam fu- í-sti. E u o u a e.

28. S. Leonis II. Papae et Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Leónem Pontíficem Sanctórum tuórum méritis coaequásti : † concéde propítius ; ut qui commemoratiónis ejus festa percólimus, * vitae quoque imitémur exémpla. Per Dóminum.

DIE 29. JUNII.

SS. APOSTOLORUM PETRI ET PAULI.

Duplex I. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39 ; *loco ultimi*, *Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 8. G



PEtrus et Jo-ánnes * ascendébant in tém-



plum, ad hó-ram o-ra-ti- ó-nis nó-nam. E u o u a e.

2. Ant. 7. b



ARgéntum * et áurum non est mí- hi : quod au-



3. Ant. 8. c



tem hábe-o, hoc tíbi do. E u o u a e. DIxit



Angelus ad Pétrum: * Circúmda tíbi vestiméntum tú-



um, et séquere me. E u o u a e.

4. Ant. 7. c 2

Misit Dó-



minus * Angelum sú- um, et liberávit me de mánu



He-ródis, al-le- lú- ia. E u o u a e.

5. Ant. 7. c

Tu es



Pétrus, * et super hanc pétram aedi- ficábo Ecclési-am



mé- am. E u o u a e.

Capitulum et Hymnus ut in II. Vesperis, 355.

℣. In ómnem térram exívit sónus eórum.
℟. Et in fínes órbis térrae vérba eórum.

Ad Magníf. Ant. 1. f



Tu es pástor óvi-um, * Prínceps Aposto- ló-



rum: tíbi trádi-tae sunt clá-ves régni caeló-rum.



E u o u a e

Oratio.

Deus, qui hodiérnam diem Apostolórum tuórum Petri et Pauli martýrio consecrásti : † da Ecclésiae tuae eórum in ómnibus sequi praecéptum, * per quos religiónis sumpsit exórdium. Per Dóminum nostrum.

Et non fit commemoratio S. Pauli.

IN II. VESPERIS.

Ubi non est faciendum Officium S. Pauli in ecclesia propria.

Antiphonae et Psalmi ut in II. Vesp. de Communi Apostolorum. 198.

Capitulum. *Act. 12.*

Misit Heródes rex manus, ut afflígeret quosdam de Ecclésia. † Occídit autem Jacóbum fratrem Joánnis gládio. * Videns autem quia placéret Judaéis, appósuit ut apprehénderet et Petrum.

re-á-ti póssident. 3. O Róma fé-lix, quae du- ó-rum
Príncipum Es consecráta glo-ri- ó-so sánguine :
Hó- rum cru- óre purpurá-ta cé-teras Excéllis órbis
úna pulchri-tú-dines. 4. Sit Tri-ni- tá-ti sempi-térna
gló-ri- a, Hónor, potéstas, atque jubi- lá-ti- o, In
uni- tá-te quae gubérnat ómni- a Per univérsa
aeterni-tá-tis saécu-la. Amen.

Alter Tonus.


1.
DEcóra lux aeterni-tá-tis áure- am Dí-em be-á-
tis irrigávit ígnibus, Aposto-ló-rum quae corónat

Príncipes, Re- ísque in ástra líberam pándit ví- am.
2. Múndi Magíster, atque caé-li Jáni- tor, Rómae pa-
rén-tes, arbitríque génti-um, Per énsis il-le, hic per
crúcis víctor nécem, Ví-tae sená- tum laure-á-ti póssi-
dent. 3. O Róma fé-lix, quae du-ó-rum Prínci- pum Es
con-secrá- ta glo-ri-ó-so sánguine : Hórum cru- ó-re
purpuráta cé-te-ras Excél- lis ór-bis úna pulchri-tú-
dines. 4. Sit Trini-tá-ti sempi-térna gló-ri- a, Hónor,
pot-é-stas, atque ju-bi-lá-ti-o, In uni-tá-te quae gu-



℣. Annuntiavérunt ópera Déi.
℟. Et fácta éjus intellexérunt.

Ad Magníf.
Ant. 1. D

Et non fit commemoratio S. Pauli.

¶ *Si Festum SS. Apostolorum venerit in Sabbato, pro commemoratione Dominicae sumitur una ex sequentibus Antiphonis.*

COMMEMORATIO DOMINICAE IN FESTO SS. APOSTOLORUM.

Sabbato ante Dominicam III. post Pentecosten.



℣. Vespertína orátio ascéndat ad te Dómine.
℟. Et descéndat super nos misericórdia túa.

Oratio de Dominica.

Sabbato ante Dominicam IV. post Pentecosten.



Sabbato ante Dominicam V. post Pentecosten.





véni- at super vos, qui- a in te abjéctus est clýpe-us



fórti- um, clý- pe- us Sá-ul, qua- si non ésset únctus



ó-le- o. Quó- modo ce-cidérunt fórtes in proéli- o?



Jóna-thas in excélsis tú-is inter-féctus est: Sá- ul



et Jónathas, amábi-les et decó-ri valde in ví-



ta sú- a, in mórte quo- que non sunt sepa- rá-ti.

Sabbato ante Dominicam VI. post Pentecosten.

Ant. I.

O Bsecro, Dómine, * áu-fer iniqui-tá-tem sér-



vi tú- i, qui-a insipi- énter é-gi.

Sabbato ante Dominicam VII. post Pentecosten.

Ant. 8.



U N- xérunt * Sa- lomónem Sá- doc sacérdos, et



Náthan prophé- ta régem in Gí-hon, et ascendéntes



laé- ti dixérunt : Ví-vat rex in ae-térnum.

Ubi vero fit Officium S. Pauli in ecclesia propria.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in Festo Conversionis S. Pauli, 286, *praeter sequentia :*

Capitulum. *2. Tim. 4. b*

BOnum certámen certávi, cursum consummávi, fidem servávi. † In réliquo repósita est mihi coróna justítiae, * quam reddet mihi Dóminus in illa die justus judex.

Ad Magnif. Ant. 8. G



S Ancte Páule Apósto-le, * praedicátor ve-



ri-tá-tis, et Dóctor génti- um : intercéde pro nóbis ad



Dé- um, qui te e-lé-git. E u o u a e.

Commemoratio S. Petri. Ant. Tu es pástor. 279.

℣. Tu es Pétrus. *Oratio.* Deus qui beáto Petro. 280.

30. In Commemoratione S. Pauli Apostoli.

Duplex majus.

IN II. VESPERIS.

Ant. Sáncte Páule Apóstole, 361.
℣. Tu es vas electiónis, sáncte Páule Apóstole.
℟. Praedicátor veritátis in univérso múndo.

Oratio.

Deus, qui multitúdinem géntium beáti Pauli Apóstoli praedicatióne docuísti : † da nobis, quaésumus; ut cujus natalítia cólimus, * ejus apud te patrocínia sentiámus. Per Dóminum.

¶ *Si Vesperae dicendae sint integrae, omnia ut in Festo Conversionis* 287. *Capitulum* Bónum certámen. 361.

Commemoratio S. Petri. Ant. Tu es pástor. ℣. Tu es Pétrus. 279.

Oratio. Deus qui beáto Petro. 280.

FESTA JULII.

DOMINICA I. JULII.

PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. J. C.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67. *Reliqua ut in II. Vesperis,* 363, *praeter sequentia.*

℣. Redemísti nos Dómine in sánguine túo.
℟. Et fecísti nos Déo nóstro régnum.

Ad Magníf. Ant. 3. a



A Ccessístis * ad Sí- on móntem, et civi-tá-tem



Dé-i vivéntis, Jerúsalem caeléstem, et testaménti nó-



vi médi-atórem Jésum, et sánguinis aspersi-ónem

mé-li-us loquéntem quam Abel. E u o u a e.

Et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

IN II. VESPERIS.

Ps. de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps.* Lauda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 7. a

QUis est íste * qui vénit de Edom, tínctis vé-stibus de Bósra? Iste formósus in stó-la sú- a.

E u o u a e.

2. Ant. 8. c

Ego * qui lóquor justí-ti-am, et propugnátor sum ad salvándum. E u o u a e.

3. Ant. 4. A

VEstí-tus érat * véste aspérsa sánguine, et vocátur nómen é-jus Vérbum Dé- i. E u o u a e.

4. Ant. 8. c

QUare ergo * rúbrum est induméntum tú-um,



et vestiménta tú-a sicut calcánti-um in torcu-lá-ri?



E u o u a e.

5. Ant. 2. D



TOrcu-lar * calcávi sólus, et de



géntibus non est vir mé-cum. E u o u a e.

Capitulum. *Hebr. 9. c*

FRatres : Christus assístens pontífex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manu factum, id est, non hujus creatiónis : † neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, * aetérna redemptióne invénta.

Hymn. 8.



FEstí-vis résonent cómpi-ta vó-cibus, Cíves



lae-tí-ti-am fróntibus éxplicent : Taédis flammí-fe-ris



ór-di-ne próde-ant Instrúcti pú-e-r*i* et sénes. 2. Quem



dúra mó-ri-ens Chrístus in árbore Fúdit mul-típli-



ci vúlne-re sánguinem, Nos fácti mémores dum có-

limus, décet Saltem fúndere lácrimas. 3. Humáno
géne-ri perní-ci- es grávis Adámi vé-te-ris crími-
ne cón-tigit : Adámi intégri-tas et pí- etas nóvi
Ví-tam réddidit ómnibus. 4. Clamó-rem vá-lidum súm-
mus ab aéthere Languéntis Géni-ti si Pá-ter áu-
di- it, Placá-ri pó-ti-us sánguine débu- it, Et nó-bis
véni-am dáre. 5. Hoc quicúmque stó-lam sánguine
pró-lu- it, Abstérgit mácu-las, et ró-se- um décus,
Quo fí-at sími-lis pró- ti-nus Ange-lis, Et Ré-gi plá-

℣. Te ergo quaésumus, túis fámulis súbveni.
℟. Quos pretióso sánguine redemísti.





nera-ti-ónibus véstris cúltu sempi-térno. E u o u a e.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui unigénitum Fílium tuum mundi Redemptórem constituísti, ac ejus sánguine placári voluísti : † concéde, quaésumus, salútis nostrae prétium solémni cultu ita venerári, atque a praeséntis vitae malis ejus virtúte deféndi in terris; * ut fructu perpétuo laetémur in caelis. Per eúmdem Dóminum.

Et fit commemoratio Dominicae.

Infra Octavam SS. Apost. Petri et Pauli.

Ant. Pétrus Apóstolus. 370.

℣. Constítues éos príncipes super ómnem térram.
℟. Mémores érunt nóminis túi Dómine.

Oratio.

DEus, qui hodiérnam diem Apostolórum tuórum Petri et Pauli martýrio consecrásti : † da Ecclésiae tuae eórum in ómnibus sequi praecéptum, * per quos religiónis sumpsit exórdium. Per Dóminum nostrum.

---

2. IN VISITATIONE B. MARIAE VIRGINIS.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 368, *praeter* :

Ad Magníf.
Ant. 8. G



BE-á-ta es * Ma-rí-a, quae credidísti : perfi-



ci-éntur in te quae dícta sunt tíbi a Dómino, alle-



lú-ia. E u o u a e.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Laudáte púeri. 41. — 3. Laetátus sum. 67. — 4. Nisi Dóminus. 67. — 5. Láuda Jerúsalem. 71.



Capitulum. *Eccli. 24. b.*

AB inítio et ante saécula creáta sum, † et usque ad futúrum saéculum non désinam, * et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi.

Hymnus. Ave máris stélla. 257.

℣. Benedícta tu in muliéribus.
℟. Et benedíctus frúctus véntris túi.

5. S. Antonii Mariae Zaccaria Confessoris.

Duplex.

Oratio.

FAC nos, Dómine Deus, supereminéntem Jesu Christi sciéntiam spíritu Pauli Apóstoli ediscere : † qua beátus Antónius María mirabíliter erudítus, * novas in Ecclésia tua clericórum et vírginum famílias congregávit. Per eúmdem Dóminum nostrum.

6. In Octava SS. Apost. Petri et Pauli.

Duplex majus.

IN I. ET II. VESPERIS.

Ant. 8. G



℣. Constítues éos príncipes super ómnem térram.
℟. Mémores érunt nóminis túi Dómine.

Oratio.

DEus, cujus déxtera beátum Petrum ambulántem in flúctibus, ne mergerétur eréxit, et coapóstolum ejus Paulum tértio naufragántem, de profúndo pélagi liberávit : † exáudi nos propítius, et concéde ; * ut ambórum méritis aeternitátis glóriam consequámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

7. SS. Cyrilli et Methodii Pontif. et Conf.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 6. F

℣. Sacerdótes túi induántur justítiam. ℟. Et sáncti túi exsúltent.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui Slavóniae gentes per beátos Confessóres tuos atque Pontífices Cyríllum et Methódium ad agnitiónem tui nóminis veníre tribuísti: † praesta; ut quorum festivitáte gloriámur,* eórum consórtio copulémur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 1. D



I -sti sunt * ví-ri sáncti, fácti amí-ci Dé- i,



divínae veri-tá-tis praecóni-o glo-ri- ó- si : lín-guae e-ó-



rum cláves caéli fáctae sunt. E u o u a e.

℣. Sacerdótes túi.

¶ *Si hoc Festum habeat Vesperas integras, omnia de Communi Confessoris Pontificis, 222, servato numero singulari, praeter Hymnum sequentem.*

Hymn. 8.



S E-dibus caéli ní-tidis recéptos Dí-cit*e* athlé-



tas géminos, fidé-les : Slávicae dúplex cólumen, decús-



que Dí- ci-te géntis. 2. Hos ámor frátres soci-ávit



únus, Unáqu*e* abdú-xit pí-etas erémo, Férre quo múl-

tis cé-lerent be-átae Pí-gnora vítae. 3. Lú-ce quae tém-
plis súpe-ris rení-det, Búlgaros cómplent, Móravos, Bo-
hémos : Mox féras túrmas numerósa Pétro Agmina
dúcunt. 4. Dé- bi-tam cíncti mé-ri-tis corónam, Pérgite o
flécti lácrimis precántum : Prísca vos Slá-vis ópus est
datóres Dó- na tu-é-ri. 5. Quaéque vos clámat generó-
sa téllus Sérvet aetérnae fíde- i ni-tórem : Quae dédit
prínceps, dábit ípsa semper Ró-ma sa-lú-tem. 6. Gén-tis
humánae Sátor et Redémptor, Qui bónus nó-bis bóna



cúncta praébes, Sint tíbi grá-tes, tíbi sit per ómne



Gló- ri-a saéclum. Amen.

8. S. Elisabeth Reginae Portugalliae, Viduae.

Semiduplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8.



ET nunc réges * intel-lígi-te : erudímini, qui judi-



cá-tis térram.

℣. Ora pro nóbis beáta Elísabeth.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oratio.

CLementíssime Deus, qui beátam Elísabeth regínam, inter céteras egrégias dotes, béllici furóris sedándi praerogatíva decorásti : † da nobis ejus intercessióne, post mortális vitae, quam supplíciter pétimus, pacem, * ad aetérna gáudia perveníre. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 5.



E - lí-sabeth, * pácis et pátri-ae má-ter, in caélo



tri-úmphans, dóna nóbis pá-cem.

℣. Ora pro nóbis.

10. SS. Septem Fratrum Martyrum, ac Rufinae et Secundae Virginum et Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui gloriósos Mártyres fortes in sua confessióne cognóvimus, * pios apud te in nostra intercessióne sentiámus. Per Dóminum.

11. S. Pii I. Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Pii Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

12. S. Joannis Gualberti Abbatis.

Duplex.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Joánnis Abbátis comméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Naboris et Felicis Martyrum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus Dómine : * ut sicut nos sanctórum Mártyrum tuórum Náboris et Felícis natalítia celebránda non déserunt, ita júgiter suffrágiis comiténtur. Per Dóminum.

13. S. Anacleti Papae et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Anacléti Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

14. S. Bonaventurae Episc., Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Bonaventúra. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Bonaventúram minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus ; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

15. S. Henrici Imperatoris, Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui hodiérna die beátum Henrícum Confessórem tuum e terréni cúlmine impérii ad regnum aetérnum transtulísti : † te súpplices exorámus ; ut sicut illum, grátiae tuae ubertáte praevéntum, illécebras saéculi superáre fecísti, * ita nos fácias ejus imitatióne, mundi hujus blandiménta vitáre, et ad te puris méntibus perveníre. Per Dóminum.

16. Commem. B. M. V. de Monte Carmelo.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Sáncta María, 261, *in cujus fine dicitur :* quicúmque célebrant túam solémnem Commemoratiónem.

Oratio.

DEus, qui beatíssimae semper Vírginis et Genitrícis tuae Maríae singulári título Carméli órdinem decorásti : † concéde propítius ; ut cujus hódie Commemoratiónem solémni celebrámus officio, ejus muníti praesídiis, * ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

17. S. Alexii Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Aléxii Confessóris tui ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * étiam actiónes imitémur. Per Dóminum.

18. S. Camilli de Lellis Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui sanctum Camíllum, ad animárum in extrémo agóne luctántium subsídium, singulári caritátis praerogatíva decorásti : † ejus, quaésumus, méritis spíritum nobis tuae dilectiónis infúnde; * ut in hora éxitus nostri hostem víncere, et ad caeléstem mereámur corónam perveníre. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Symphorosae et septem Filiorum ejus Martyrum.

Oratio.

DEus, qui nos concédis sanctórum Mártyrum tuórum Symphorósae et filiórum ejus natalítia cólere : da nobis in aetérna beatitúdine de eórum societáte gaudére. Per Dóminum.

19. S. Vincentii a Paulo Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ad evangelizándum paupéribus, et ecclesiástici órdinis decórem promovéndum, beátum Vincéntium apostólica virtúte roborásti : † praesta, quaésumus; ut cujus pia mérita venerámur, * virtútum quoque instruámur exémplis. Per Dóminum.

20. S. Hieronymi Aemiliani Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, misericordiárum Pater, per mérita et intercessiónem beáti Hierónymi, quem órphanis adjutórem et patrem esse voluísti : † concéde; ut spíritum adoptiónis, quo fílii tui nominámur et sumus, * fidéliter custodiámus. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Margaritae Virginis et Martyris.

Oratio.

INdulgéntiam nobis, quaésumus Dómine, beáta Margaríta Virgo et Martyr implóret : * quae tibi grata semper éxstitit et mérito castitátis, et tuae professióne virtútis. Per Dóminum.

---

21. S. Praxedis Virginis.

Oratio.

EXáudi nos Deus salutáris noster : † ut sicut de beátae Praxédis Vírginis tuae festivitáte gaudémus; * ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

---

22. S. Mariae Magdalenae Paenitentis.

Duplex.

IN I. VESPERIS.





℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis.
℟. Proptérea benedíxit te Déus in aetérnum.

Oratio.

Beátae Maríae Magdalénae, quaésumus Dómine, suffrágiis adjuvémur : † cujus précibus exorátus, * quatriduánum fratrem Lázarum vivum ab ínferis resuscitásti. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

℣. Elégit éam Déus, et praeelégit éam.
℟. In tabernáculo súo habitáre fácit éam.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae, omnia ut in Communi nec Virginis nec Martyris,* 244, *praeter Hymnum sequentem.*

Hymn. 3.



23. S. Apollinaris Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, fidélium remunerátor animárum, qui hunc diem beáti Apollináris Sacerdótis tui martýrio consecrásti : † tríbue nobis, quaésumus, fámulis tuis; ut cujus venerándam celebrámus festivitátem, * précibus ejus indulgéntiam consequámur. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Liborii Episcopi et Confessoris.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : * ut beáti Libórii Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

24. S. Christinae Virginis et Martyris.

Oratio.

INdulgéntiam nobis, quaésumus Dómine, beáta Christína Virgo et Martyr implóret : * quae tibi grata semper éxstitit et mérito castitátis, et tuae professióne virtútis. Per Dóminum.

25. S. JACOBI APOSTOLI.

Duplex II. Classis.

Oratio.

ESto Dómine plebi tuae sanctificátor et custos : † ut Apóstoli tui Jacóbi muníta praesídiis, * et conversatióne tibi pláceat, et secúra mente desérviat. Per Dóminum.

26. S. ANNAE MATRIS B. MARIAE VIRGINIS.

Duplex II. Classis.

In I. et II. Vesperis, *omnia de Communi nec Virginis nec Martyris.* 244.

Oratio.

DEus, qui beátae Annae grátiam conférre dignátus es, ut Genitrícis unigéniti Fílii tui mater éffici mererétur : † concéde propítius; ut cujus solémnia celebrámus, * ejus apud te patrocíniis adjuvémur. Per eúmdem Dóminum.

27. S. Pantaleonis Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut intercedénte beáto Pantaleóne Mártyre tuo, et a cunctis adversitátibus liberémur in córpore, * et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum.

28. SS. Nazarii et Celsi Martyrum, Victoris I. Papae et Mart., ac Innocentii Papae et Conf.

Semiduplex.

Oratio.

SAnctórum tuórum nos, Dómine, Nazárii, Celsi, Victóris et Innocéntii conféssio beáta commúniat : * et fragilitáti nostrae subsídium dignánter exóret. Per Dóminum nostrum.

29. S. Marthae Virginis.

Semiduplex (Duplex majus in Gallia).

Oratio.

EXáudi nos Deus salutáris noster : † ut sicut de beátae Marthae Vírginis tuae festivitáte gaudémus; * ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Martyrum Felicis et Sociorum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus Dómine : ut sicut pópulus christiánus Mártyrum tuórum Felícis, Simplícii, Faustíni et Beatrícis temporáli solemnitáte congáudet, ita perfruátur aetérna; * et quod votis célebrat, comprehéndat efféctu. Per Dóminum.

30. SS. Abdon et Sennen Martyrum.

Oratio.

DEus, qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc glóriam veniéndi copiósum munus grátiae contulísti : † da fámulis tuis suórum véniam peccatórum ; * ut Sanctórum tuórum intercedéntibus méritis, ab ómnibus mereántur adversitátibus liberári. Per Dóminum.

31. S. Ignatii Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ad majórem tui nóminis glóriam propagándam, novo per beátum Ignátium subsídio militántem Ecclésiam roborásti : † concéde ; ut ejus auxílio et imitatióne certántes in terris, * coronári cum ipso mereámur in caelis. Per Dóminum.

FESTA AUGUSTI.

1. S. Petri ad Vincula.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Tu es pástor. 354.

℣. Tu es Pétrus. ℟. Et super hanc pétram aedificábo Ecclésiam méam.

Oratio.

DEus, qui beátum Petrum Apóstolum, a vínculis absolútum, illaésum abíre fecísti : † nostrórum, quaésumus, absólve víncula peccatórum ; * et ómnia mala a nobis propitiátus exclúde. Per Dóminum.

Et fit commemoratio S. Pauli. Ant. Sáncte Páule. 361. ℣. Tu es vas. 362.

Oratio. Deus qui multitúdinem. 362.

Pro Commemoratione SS. Machabaeorum Martyrum.

Oratio.

FRatérna nos Dómine Mártyrum tuórum coróna laetíficet : * quae et fídei nostrae praébeat increménta virtútum, et multíplici nos suffrágio consolétur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 4. E



S Olve, * jubénte Dé- o, terrárum Pétre caté-



℣. Tu es Pétrus.

Commemoratio S. Pauli ut supra. 362.

¶ *Ubi Vesperae dicendae sunt integrae. In I. Vesperis Ps.* **1.** Díxit Dóminus. 39. **2.** Confitébor. 40. — **3.** Beátus vir. 41. — **4.** Laudáte púeri. 41. — **5.** Laudáte Dóminum. 67.

In II. Vesperis. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Crédidi. 67. — **4.** In converténdo. 67. — **5.** Dómine probásti me. 69.





Ecclési-a ad Dé-um pro é-o. E u o u a e.

3. Ant. 8. c


D Ixit Angelus ad Pétrum : * Circúmda tíbi ve-



stiméntum tú-um, et séquere me. E u o u a e.

4. Ant. 7. c 2


M Isit Dóminus * Angelum sú-um, et liberávit



me de mánu He-ródis, alle-lú-ia. E u o u a e.

5. Ant 7. c


T U es Pétrus, * et super hanc pétram aedi-ficá-



bo Ecclési-am mé-am. E u o u a e.

Capitulum. *Act. 12.*

Misit Heródes rex manus, ut affligeret quosdam de Ecclésia. † Occídit autem Jacóbum fratrem Joánnis gládio. * Videns autem quia placéret Judaéis, appósuit ut apprehénderet et Petrum.

Hymn. 4.

M I-ris módis repénte líber, férre-a, Chrísto jubén-



---

2. S. Alphonsi Mariae de Ligorio Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Alphónse María. 230.

Oratio.

DEus, qui per beátum Alphónsum Maríam Confessórem tuum atque Pontíficem, animárum zelo succénsum, Ecclésiam tuam nova prole foecundásti : † quaésumus ; ut ejus salutáribus mónitis edócti et exémplis roboráti, * ad te perveníre felíciter valeámus. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Stephani I. Papae et Martyris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Stéphani Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : * concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

3. In Inventione Corporis S. Stephani Protomartyris.

Semiduplex.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine, imitári quod cólimus, ut discámus et inimícos dilígere : † quia ejus Inventiónem celebrámus, * qui novit étiam pro persecutóribus exoráre Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

4. S. Dominici Confessoris.

Duplex majus.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam beáti Domínici Confessóris tui illumináre dignátus es méritis et doctrínis : † concéde; ut ejus intercessióne temporálibus non destituátur auxíliis, * et spirituálibus semper profíciat increméntis. Per Dóminum.

5. In Dedicatione S. Mariae ad Nives.

Duplex majus.

In I. et II. Vesperis, *omnia ut in Festis B. M. V. per annum.* 256.

6. TRANSFIGURATIO D. N. JESU CHRISTI.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 387, *praeter :*

Ad Magníf. Ant. 4. E



CHrístus Jé-sus * spléndor Pátris, et figú-ra



substánti-ae é-jus, pórtans ómni-a vérbo virtú-tis sú-



ae, purga-ti-ónem peccatórum fá-ci-ens, in mónte



excélso glo-ri- ósus appa-ré- re hó- di-e digná-tus



est. E u o u a e.

¶ **Ad Completorium,** *Hymnus cantatur ut in Ascensione,* 158, *et terminatur sicut ad Vesperas.*

IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.

1. Ant. 1. g



A Ssúmpsit Jé-sus * Pétrum, et Jacóbum, et



Jo-ánnem frátrem é-jus, et dúxit é-os in móntem ex-



célsum se-ór-sum, et transfigurá-tus est ante é- os.



E u o u a e.

2. Ant. 8. G



R Espléndu- it * fáci- es é-jus sicut

sol, vestiménta autem é-jus fácta sunt álba sicut nix, alle-lú- ia. E u o u a e.

3. Ant. 4. E

ET ecce * appa-ru-é-runt é-is Mó- yses et E-lí-as, loquéntes cum Jé-su. E u o u a e.

4. Ant. 6. F

RESpóndens autem Pétrus, * díxit ad Jésum : Dómine, bó-num est nos hic ésse. E u o u a e.

5. Ant. 3. g

ADhuc é- o loquénte, * ecce nú-bes lúcida obumbrá-vit é- os. E u o u a e.

Capitulum. *Philipp. 3. d.*

SAlvatórem exspectámus Dóminum nostrum Jesum Christum, † qui reformábit corpus humilitátis nostrae, * configurátum córpori claritátis suae.

Hymn. 4.

QUicúmque Chrístum quaéri-tis, Oc*u*los in áltum


tólli-te : Illic li-cé-bit ví-sere Sígnum per-énnis gló-
ri-ae. 2. Illústre quíddam cérnimus, Quod nésci-at fí-
nem pá-ti : Sublíme, célsum, intérminum, Antíqui-us
caélo et chá-o. 3. Hic íl-le Rex est génti-um, Popu-
líque Rex Judá-i-ci, Promíssus Abrahae pátri, Ejús-
que in aévum sémini. 4. Hunc et prophé-tis téstibus,
Iisdémque signató-ribus, Testá-tor et Pá-ter júbet
Audí-re nos et cré-dere. 5. Jésu tí-bi sit gló-ri-a,
Qui te revé-las párvu-lis, Cum Pátre et álmo Spí-ri-



tu, In sempi-térna saécu-la. Amen.

℣. Gloriósus apparuísti in conspéctu Dómini.
℟. Proptérea decórem índuit te Dóminus.

Ad Magníf. Ant. 8. G



ET audi- éntes * discípu-li, cecidé-runt in fá-



ci- em sú-am, et timu-érunt valde : et accéssit Jé-



sus, et té-tigit é- os, dixítque é- is : Súrgi-te, et



no-lí- te timé-re, alle-lú- ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui fídei sacraménta in Unigéniti tui gloriósa Transfiguratióne patrum testimónio roborásti, et adoptiónem filiórum perféctam, voce delápsa in nube lúcida, mirabíliter praesignásti : † concéde propítius; ut ipsíus Regis glóriae nos cohaerédes effícias, * et ejúsdem glóriae tríbuas esse consórtes. Per eúmdem Dóminum.

---

7. S. Cajetani Confessoris.

Duplex.

IN I. ET II. VESPERIS.

Ant. I. g



QUaéri-te primum * régnum Dé- i, et justí-ti- am

Oratio.

DEus, qui beáto Cajetáno Confessóri tuo apostólicam vivéndi formam imitári tribuísti : † da nobis ejus intercessióne et exémplo in te semper confídere, * et sola caeléstia desideráre. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Donati Episcopi et Martyris.

Oratio.

DEus, tuórum glória Sacerdótum : * praésta, quaésumus ; ut sancti Mártyris tui et Epíscopi Donáti, cujus festa gérimus, sentiámus auxílium. Per Dóminum.

---

8. SS. Cyriaci, Largi et Smaragdi Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum Cyríaci, Largi et Smarágdi solemnitáte laetíficas : † concéde propítius ; ut quorum natalítia cólimus, * virtútem quoque passiónis imitémur. Per Dóminum.

---

9. S. Romani Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : * ut intercedénte beáto Románo Mártyre tuo, et a cunctis adversitátibus liberémur in córpore, et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum.

---

10. SANCTI LAURENTII MARTYRIS.

Duplex II. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67. *Antiphonae et reliqua ut in II. Vesperis,* 392, *praeter sequentia.*

℣. Glória et honóre coronásti éum Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Ad Magníf. Ant. 8. G 

LEví-ta Lau-rénti-us * bó-num ópus operátus



est, qui per sígnum crú- cis caécos illuminávit, et



thesáuros Ecclé-si- ae dé-dit paupéribus. E u o u a e.

IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39 ; *loco ultimi*, *Ps.* Crédidi. 67.

1. Ant. 1. f 

LAurénti-us * ingréssus est : mártyres conféssi



sunt nómen Dómini Jé-su Chrí-sti. E u o u a e.

2. Ant. 8. G 

LAurénti-us * bónum ópus ope-rátus est, qui per



sígnum crú-cis caécos illuminá-vit. E u o u a e.

3. Ant. 8. G 

ADhaésit * ánima mé-a post te, qui-a cá-ro mé-a

ígne cremáta est pro te, Dé-us mé- us. E u o u a e.

4. Ant. 7. c 2

MIsit Dóminus * Angelum sú- um, et liberá-vit me de médi- o ígnis, et non sum aestu-á-tus. E u o u a e.

5. Ant. 8. G

BE-átus Lauréntì- us * orábat dí-cens: Grá- ti- as tí-bi ágo Dómine, qui-a jánu-as tú-as íngredi méru-i. E u o u a e.

Capitulum. *2. Cor. 9. b.*

FRatres: Qui parce séminat, parce et metet: † et qui séminat in benedictiónibus, * de benedictiónibus et metet.

Hymnus. Déus tuórum mílitum. 201.

℣. Levíta Lauréntius bónum ópus operátus est.
℟. Qui per sígnum crúcis caécos illuminávit.

Ad Magníf. Ant. 8. G

BE-átus Lauréntì- us,* dum in cratí-cula super-pósi-tus ureretúr, ad impi- íssimum tyránnum dí-xit:

Oratio.

DA nobis, quaésumus omnípotens Deus, † vitiórum nostrórum flammas exstínguere : * qui beáto Lauréntio tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre. Per Dóminum.

---

11. SS. Tiburtii et Susannae Martyrum

Oratio.

SAnctórum Mártyrum tuórum Tibúrtii et Susánnae nos, Dómine, fóveant continuáta praesídia : * quia non désinis propítius intuéri, quos tálibus auxíliis concésseris adjuvári. Per Dóminum.

---

12. S. Clarae Virginis.

Duplex.

Oratio.

EXáudi nos, Deus salutáris noster: † ut sicut de beátae Clarae Vírginis tuae festivitáte gaudémus ; * ita piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

---

13. SS. Hippolyti et Cassiani Martyrum.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : * ut beatórum Mártyrum tuórum Hippólyti et Cassiáni veneránda solémnitas, et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

14. S. Eusebii Confessoris.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Eusébii Confessóris tui ánnua solemnitáte laetíficas: * concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

DIE 15. AUGUSTI.

IN ASSUMPTIONE B. M. V.

Duplex I. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 396, *praeter:*

Ad Magníf. Ant. 1. f



Oratio.

FAmulórum tuórum, quaésumus Dómine, delíctis ignósce: † ut qui tibi placére de áctibus nostris non valémus, * Genitrícis Fílii tui Dómini nostri intercessióne salvémur. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, * per ómnia saécula saeculórum.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.



mus. E u o u a e. 5. Ant. 1. g 2 PUlchra es * et decóra, fí-

li- a Jerúsa-lem : terríbi-lis ut castrórum áci- es ordi-

ná-ta. E u o u a e.

Capitulum. *Eccli. 24.*

IN ómnibus réquiem quaesívi, et in haereditáte Dómini morábor. † Tunc praecépit, et dixit mihi Creátor ómnium : * et qui creávit me, requiévit in tabernáculo meo.

Hymnus. Ave máris stélla. 257.

℣. Exaltáta est sáncta Dé- i Génitrix. ℟. Super

chóros Ange-lórum ad caeléști- a régna.

Ad Magníf. Ant. 8. G* HOdi- e * Ma-rí- a Vírgo caélos ascéndit :

gaudé-te, qui-a cum Chrísto régnat in aetérnum.

E u o u a e.

Si Festum Assumptionis venerit in Sabbato, fit commem. Dominicae sequentis ut infra.

Ant. 8.



℣. Vespertina orátio ascéndat ad te Dómine.
℟. Et descéndat super nos misericórdia túa.
Oratio Dominicae.

DOMINICA INFRA OCTAVAM ASSUMPT. B. M. V.

S. JOACHIM PATRIS B. MARIAE VIRGINIS.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia de Communi Conf. non Pontificis, 232, praeter sequentia.

℣. Pótens in térra érit sémen éjus.
℟. Generátio rectórum benedicétur.

Ad Magníf. Ant. 8. G



Oratio.

DEus, qui prae ómnibus Sanctis tuis beátum Joáchim Genitrícis Fílii tui patrem esse voluísti : † concéde, quaésumus; ut cujus festa venerámur, * ejus quoque perpétuo patrocínia sentiámus. Per eúmdem Dóminum.

Et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

IN II. VESPERIS.

Omnia dicuntur de Communi, 237, praeter Orationem.
Et fit commemoratio Dominicae.

16. S. Hyacinthi Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Hyacínthi Confessóris tui ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * étiam actiónes imitémur. Per Dóminum.

17. Octava S. Laurentii Martyris.

Duplex.

Ant. et ℣℣. *ut in Festo, 392.*

Oratio.

EXcita Dómine in Ecclésia tua spíritum, cui beátus Lauréntius Levíta servívit : † ut eódem nos repléti, studeámus amáre quod amávit, * et ópere exercére quod dócuit. Per Dóminum nostrum ... in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus.

18. S. Agapiti Martyris.

Oratio.

LAetétur Ecclésia tua Deus beáti Agapíti Mártyris tui confísa suffrágiis : * atque ejus précibus gloriósis, et devóta permáneat, et secúra consístat. Per Dóminum.

20. S. Bernardi Abbatis et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Bernárde. 230.

Oratio.

DEus, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Bernárdum minístrum tribuísti : † praesta, quaésumus; ut quem Doctórem vitae habúimus in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.

21. S. Joannae Franciscae Fremiot de Chantal Viduae.

Duplex.

Oratio.

OMnipotens et misericors Deus, qui beátam Joánnam Franciscam tuo amóre succénsam, admirábili spíritus fortitúdine per omnes vitae sémitas in via perfectiónis donásti, quique per illam illustráre Ecclésiam tuam nova prole voluísti : † ejus méritis et précibus concéde; ut qui infirmitátis nostrae cónscii de tua virtúte confídimus, * caeléstis grátiae auxílio cuncta nobis adversántia vincámus. Per Dóminum.

22. Octava Assumptionis B. M. V.

Duplex majus.

Omnia ut in Festo, 395.

Eadem die.

SS. Timothei, Hippolyti et Symphoriani Martyrum.

Oratio.

AUxílium tuum nobis, Dómine, quaésumus, placátus impénde : * et intercedéntibus beátis Martýribus tuis Timótheo, Hippólyto et Symphoriáno, déxteram super nos tuae propitiatiónis exténde. Per Dóminum.

23. S. Philippi Benitii Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui per beátum Philíppum Confessórem tuum, exímium nobis humilitátis exémplum tribuísti : † da fámulis tuis próspera mundi ex ejus imitatióne despícere, * et caeléstia semper inquírere. Per Dóminum.

24. *vel* 25. S. BARTHOLOMAEI APOSTOLI.

Duplex II. Classis.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui hujus diéi venerándam sanctámque laetítiam in beáti Apóstoli tui Bartholomaéi festivitáte tribuísti : † da Ecclésiae tuae, quaésumus, et amáre quod crédidit, * et praedicáre quod dócuit. Per Dóminum.

25. *vel* 26. S. Ludovici Francorum Regis, Conf.

Semiduplex. (Duplex in Gallia.)

Oratio.

DEus, qui beátum Ludovícum Confessórem tuum de terréno regno ad caeléstis regni glóriam transtulísti : † ejus, quaésumus, méritis et intercessióne, * Regis regum Jesu Christi Fílii tui fácias nos esse consórtes. Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

26. S. Zephyrini Papae et Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : † ut beáti Zephyríni Mártyris tui atque Pontíficis, cujus gaudémus méritis, * instruámur exémplis. Per Dóminum nostrum.

27. S. Josephi Calasanctii Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui per sanctum Joséphum Confessórem tuum, ad erudiéndam spíritu intelligéntiae ac pietátis juventútem, novum Ecclésiae tuae subsídium providére dignátus es : † praesta, quaésumus ; nos ejus exémplo et intercessióne ita fácere et docére, * ut praémia consequámur aetérna. Per Dóminum.

28. S. Augustini Episc., Conf. et Eccl. Doct.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Augustíne. 230.

Oratio.

ADésto supplicatiónibus nostris, omnípotens Deus : † et quibus fidúciam sperándae pietátis indúlges, intercedénte beáto Augustíno Confessóre tuo atque Pontífice, * consuétae misericórdiae tríbue benígnus efféctum. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Hermetis Martyris.

Oratio.

DEus, qui beátum Hermétem Mártyrem tuum virtúte constántiae in passióne roborásti : * ex ejus nobis imitatióne tríbue pro amóre tuo próspera mundi despícere, et nulla ejus advérsa formidáre. Per Dóminum.

29. In Decollatione S. Joannis Baptistae.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 1. g



MIsso Heródes * spicu-latóre, praecépit amputá-



ri caput Jo-ánnis in cárce-re: quo audí-to, discí-pu-li



éjus vené-runt, et tulérunt córpus éjus, et posu-érunt



íllud in monuménto. E u o u a e.

℣. Glória et honóre coronásti éum Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Oratio.

SAncti Joánnis Baptístae Praecursóris et Mártyris tui, quaésumus Dómine, veneránda festívitas, * salutáris auxílii nobis praestet efféctum. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

Ant. 8. G



MI-sit rex incrédulus * minístros de-testábi-les:



et amputá-ri jús-sit cáput Jo-ánnis Baptístae.



E u o u a e.

¶ *Ubi Vesperae dicuntur integrae. Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, in I. Vesperis, Ps.* Laudáte Dóminum. 67. *in II. Vesp. Ps.* Crédidi. 67.

5. Ant.
4. A



DA míhi in dísco * cáput Jo-ánnis Baptístae:



et contristátus est rex propter jusjurándum. E u o u a e.

Capitulum. Beátus vir. 201.
Hymnus. Déus tuórum mílitum. 201. ℣. Glória. 203, *vel* Jústus. 204.

Eadem die.

S. Sabinae Martyris.

Oratio.

DEus, qui inter cétera poténtiae tuae mirácula étiam in sexu frágili victóriam martýrii contulísti : * concéde propítius; ut qui beátae Sabínae Mártyris tuae natalítia cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur. Per Dóminum.

---

30. S. Rosae a S. Maria Virginis Limanae.

Duplex.

Oratio.

BOnórum ómnium largítor, omnípotens Deus, qui beátam Rosam, caeléstis grátiae rore praevéntam, virginitátis et patiéntiae decóre Indis floréscere voluísti : † da nobis fámulis tuis; ut in odórem suavitátis ejus curréntes, * Christi bonus odor éffici mereámur. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus.

Eadem die.

SS. Felicis et Adaucti Martyrum.

Oratio.

MAjestátem tuam Dómine súpplices exorámus : * ut sicut nos júgiter Sanctórum tuórum commemoratióne laetíficas; ita semper supplicatióne defféndas. Per Dóminum.

31. S. Raymundi Nonnati Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui in liberándis fidélibus tuis ab impiórum captivitáte beátum Raymúndum Confessórem tuum mirábilem effecísti : † ejus nobis intercessióne concéde; ut a peccatórum vínculis absolúti, * quae tibi sunt plácita, líberis méntibus exsequámur. Per Dóminum nostrum.

FESTA SEPTEMBRIS.

1. S. Aegidii Abbatis.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Ægídii Abbátis comméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Duodecim Fratrum Martyrum.

Oratio.

FRatérna nos, Dómine, Mártyrum tuórum coróna laetíficet : * quae et fídei nostrae praébeat increménta virtútum, et multíplici nos suffrágio consolétur. Per Dóminum.

2. S. Stephani Hungariae Regis, Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

COncéde, quaésumus, Ecclésiae tuae, omnípotens Deus : † ut beátum Stéphanum Confessórem tuum, quem regnántem in terris propagatórem hábuit, * propugnatórem habére mereátur gloriósum in caélis. Per Dóminum.

5. S. Laurentii Justiniani Episcopi et Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : † ut beáti Lauréntii Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, * et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

8. IN NATIVITATE B. MARIAE VIRGINIS.

Duplex II. Classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, praeter :

Ad Magníf. Ant. 1. D 2.



¶ **Ad Completorium,** *Tonus et Doxologia de B. M. V.*, 55. *Quod servatur per totam Octavam ad Hymnos ejusdem metri, nisi aliter notetur.*

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 8. G

stírpe Dávid. E u o u a e.
2. Ant. 7. c
N Atívi-tas est hódi- e *
sánctae Ma-rí-ae Vírginis, cújus ví-ta ínclyta cúnctas
illústrat ecclé-si- as. E u o u a e.
3. Ant. 6. F
R Egá-li ex
progéni- e * Ma-rí- a exór- ta re-fúlget : cújus pré-cibus
nos adjuvá-ri, ménte et spí-ri-tu devo-tíssime pó-
scimus. E u o u a e.
4. Ant. 8. G
C Or-de et ánimo * Chrí-
sto canámus gló- ri- am in hac sácra sol-emni-táte
praecél- sae Genitrí-cis Dé- i Ma-rí- ae. E u o u a e.
5. Ant. 7. c
C UM jucundi-táte * Na-ti-vi-tátem be-átae Ma-



rí-ae ce-lebrémus, ut ípsa pro nóbis intercédat ad



Dóminum Jésum Chrístum. E u o u a e.

Capitulum. Ab inítio. *Hymnus.* Ave máris stélla. 257.

℣. Natívitas est hódie sánctae Maríae Vírginis.
℟. Cújus víta ínclyta cúnctas illústrat ecclésias.

Ad Magníf.
Ant. 1. f



NAtí-vi-tas tú-a, * Dé-i Génitrix Vírgo, gáu-



di-um annunti-ávit univérso múndo: ex te enim



órtus est Sol justí-ti-ae, Chrístus Dé-us nóster: qui



sólvens ma-ledicti-ónem, dédit benedicti- ónem : et con-



fúndens mórtem, do-návit nó-bis ví-tam sempi-tér-



nam. E u o u a e.

Oratio.

FAmulis tuis, quaésumus Dómine, caeléstis grátiae munus impertíre: † ut quibus beátae Vírginis partus éxstitit salútis exórdium, * Nativitátis ejus votíva solémnitas pacis tríbuat increméntum. Per Dóminum.

---

9. S. Gorgonii Martyris.

Oratio.

SAnctus tuus Dómine Gorgónius sua nos intercessióne laetíficet: * et pia fáciat solemnitáte gaudére. Per Dóminum.

---

10. S. Nicolai de Tolentino Confessoris.

Duplex.

Oratio.

ADésto Dómine supplicatiónibus nostris, quas in beáti Nicolái Confessóris tui solemnitáte deférimus: † ut qui nostrae justítiae fidúciam non habémus, * ejus qui tibi plácuit précibus adjuvémur. Per Dóminum.

---

11. SS. Proti et Hyacinthi Martyrum.

Oratio.

BEatórum Mártyrum tuórum Proti et Hyacinthi nos, Dómine, fóveat pretiósa conféssio: * et pia júgiter intercéssio tueátur. Per Dóminum.

---

12. Festum SS. Nominis B. Mariae V.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Sáncta María... túi sáncti Nóminis commemoratiónem. 261.
℣. Dignáre me.

Oratio.

COncéde, quaésumus omnípotens Deus: † ut fidéles tui, qui sub sanctíssimae Vírginis Maríae Nómine et protectióne laetántur; ejus pia intercessióne a cunctis malis liberéntur in terris, * et ad gáudia aetérna perveníre mereántur in caelis. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Beátam me dícent. 263. ℣. Dignáre me. 261.

14. In Exaltatione Sanctae Crucis.

Duplex majus.

Officium fit ut in Inventione, die 3. Maii, 324, *praeter ea quae hic notantur propria. In fine Antiphonarum non dicitur* Allelúia, *excepta tertia* Ecce Crúcem Dómini.

In Hymno Vexílla Régis, *sexta stropha sic mutanda est:* O Crux áve, spes única, In hac triúmphi glória...

Oratio.

DEus, qui nos hodiérna die Exaltatiónis sanctae Crucis ánnua solemnitáte laetíficas: † praesta quaésumus; ut cujus mystérium in terra cognóvimus, * ejus redemptiónis praémia in caelo mereámur. Per eúmdem Dóminum.

¶ **Ad Completorium,** *Tonus et Doxologia de B. M. V.,* 55, *propter Octavam.*

IN II. VESPERIS.



15. Octava Nativitatis B. M. V.

Duplex.

Omnia ut in Festo, 406.

Eadem die.

Sancti Nicomedis Martyris.

Oratio.

Adésto Dómine pópulo tuo : * ut beáti Nicomédis Mártyris tui mérita praeclára suscípiens, ad impetrándam misericórdiam tuam semper ejus patrocíniis adjuvétur. Per Dóminum.

DOMINICA III. SEPTEMBRIS.

FESTUM SEPTEM DOLORUM B. M. V.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 412, *praeter:*

Ad Magníf. Ant. 1. J

¶ **Ad Completorium,** *Hymnus cantatur ut in Tempore Passionis*, 133, *et in fine dicitur :* Jésu tíbi sit glória, Qui pássus es pro sérvulis, Cum Pátre...

IN II. VESPERIS.

Psalmi. 1. Dixit Dóminus. 39. — 2. Laudáte púeri. 41. — 3. Laetátus sum. 67. — 4. Nisi Dóminus. 67. — 5. Láuda Jerúsalem. 71.



5. Ant. 1. f

FUlcí-te me flóribus, * stipá-te me má-lis, qui- a amó-re lángue-o. E u o u a e.

Capitulum. *Thren. 2. d.*

CUI comparábo te? vel cui assimilábo te fília Jerúsalem? cui exaequábo te, et consolábor te, virgo fília Sion? magna est velut mare contrítio tua.

Hymn. 2.

O quot úndis lacrimárum, Quo doló-re vólvi-tur, Luctu-ósa de cru-én-to Dum revúlsum stípi-te, Cérnit úlnis incubántem Vírgo Má-ter Fí-li- um! 2. Os su-áve, mí-te péctus, Et látus dulcíssimum, Dexterámque vulnerá- tam, Et sinístram sáuci- am, Et rúbras cru-óre plántas, Aégra tíngit lácrimis. 3. Centi- ésque milli-és-

℣. Regína Mártyrum óra pro nóbis.
℟. Quae juxta crúcem Jésu constitísti.



intúmu-it a flé-tu, et pálpebrae mé-ae ca-ligavé-



runt. E u o u a e.

Oratio.

Deus, in cujus passióne, secúndum Simeónis prophetíam, dulcíssimam ánimam gloriósae Vírginis et Matris Maríae dolóris gládius pertransívit : † concéde propítius; ut qui dolóres ejus venerándo recólimus, * passiónis tuae effectum felícem consequámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus.

Et fit commemoratio Dominicae occurrentis.

---

16. SS. Cornelii et Cypriani Pontificum et Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

Beatórum Mártyrum paritérque Pontíficum Cornélii et Cypriáni nos, quaésumus Dómine, festa tueántur : * et eórum comméndet orátio veneránda. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Euphemiae, Luciae et Geminiani Martyrum.

Oratio.

Praesta Dómine précibus nostris cum exsultatióne provéntum : * ut sanctórum Mártyrum Euphémiae, Lúciae et Geminiáni, quorum diem passiónis ánnua devotióne recólimus, étiam fidei constántiam subsequámur. Per Dóminum.

---

17. Impressionis Sacrorum Stigmatum in Corpore S. Francisci, Confessoris.

Duplex.

Ant. Similábo. 236, *vel* Hic vir despíciens. 237.

℣. Signásti Dómine sérvum túum Franciscum.
℟. Signis redemptiónis nóstrae.

Oratio.

Domine Jesu Christe, qui frigescénte mundo, ad inflammándum corda nostra tui amóris igne, in carne beatíssimi Francisci passiónis tuae sacra stígmata renovásti : † concéde propítius; ut ejus méritis et précibus crucem júgiter ferámus, * et dignos fructus paeniténtiae faciámus. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

18. S. Josephi a Cupertino Confessoris.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 1. D





℣. Amávit éum Dóminus, et ornávit éum. ℟. Stólam glóriae índuit éum.

Oratio.

Deus, qui ad unigénitum Fílium tuum exaltátum a terra ómnia tráhere disposuísti : † pérfice propítius; ut méritis et exémplo seráphici Confessóris tui Joséphi supra terrénas omnes cupiditátes eleváti, * ad eum perveníre mereámur. Qui tecum vivit et regnat in unitáte.

IN II. VESPERIS.

Ant. 4. E







℣. Jústum dedúxit Dóminus per vías réctas.
℟. Et osténdit ílli régnum Déi.

19. SS. Januarii Episc. et Sociorum Martyrum.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum Januárii et Sociórum ejus solemnitáte laetíficas: † concéde propítius; ut quorum gaudémus méritis, * accendámur exémplis. Per Dóminum.

20. SS. Eustachii et Sociorum Martyrum.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui nos concédis sanctórum Mártyrum tuórum Eustáchii et Sociórum ejus natalítia cólere: † da nobis in aetérna beatitúdine * de eórum societáte gaudére. Per Dóminum.

21. S. MATTHAEI APOST. ET EVANGELISTAE.

Duplex II. Classis.

Oratio.

BEáti Apóstoli et Evangelístae Matthaéi, Dómine, précibus adjuvémur: † ut quod possibílitas nostra non óbtinet, * ejus nobis intercessióne donétur. Per Dóminum.

22. S. Thomae de Villanova Episc. et Conf.

Duplex.

IN I. ET II. VESPERIS.

Ant. 8. G



Oratio.

DEus, qui beátum Thomam Pontíficem insígnis in páuperes misericórdiae virtúte decorásti: † quaésumus; ut ejus intercessióne, in omnes qui te deprecántur, * divítias misericórdiae tuae benígnus effúndas. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Mauritii et Sociorum Martyrum.

Oratio.

ANnue, quaésumus omnípotens Deus, ut sanctórum Mártyrum tuórum Mauritii et Sociórum ejus nos laetíficet festíva solémnitas: * ut quorum suffrágiis nítimur, eórum natalítiis gloriémur. Per Dóminum.

23. S. Lini Papae et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Lini Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas: † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Theclae Virginis et Martyris.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus: * ut qui beátae Theclae Vírginis et Mártyris tuae natalítia cólimus, et ánnua solemnitáte laetémur, et tantae fídei proficiámus exémplo. Per Dóminum.

24. Festum B. Mariae Virginis de Mercede.

Duplex majus.

Oratio.

DEus, qui per gloriosíssimam Fílii tui Matrem, ad liberándos Christifidéles a potestáte paganórum, nova Ecclésiam tuam prole amplificáre dignátus es: † praesta, quaésumus; ut quam pie venerámur tanti óperis institutrícem, ejus páriter méritis et intercessióne, * a peccátis ómnibus et captivitáte daémonis liberémur. Per eúmdem Dóminum.

26. SS. Cypriani et Justinae Martyrum.

Oratio.

BEatórum Mártyrum Cypriáni et Justínae nos Dómine fóveant continuáta praesídia: † quia non désinis propítius intuéri, * quos tálibus auxíliis concésseris adjuvári. Per Dóminum.

27. SS. Cosmae et Damiani Martyrum.

Semidúplex.

Oratio.

PRaésta, quaésumus omnípotens Deus : † ut qui sanctórum Mártyrum tuórum Cosmae et Damiáni natalítia cólimus, * a cunctis malis imminéntibus eórum intercessiónibus liberémur. Per Dóminum.

28. S. Wenceslai Ducis et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Wenceslàum per martýrii palmam a terréno principátu ad caeléstem glóriam transtulísti : † ejus précibus nos ab omni adversitáte custódi, * et ejúsdem tríbue gaudére consórtio. Per Dóminum.

DIE 29. SEPTEMBRIS.

IN DEDICATIONE S. MICHAELIS ARCHANGELI.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67. *Reliqua ut in II. Vesperis*, 420, *praeter sequentia.*

℣. Stétit Angelus juxta áram témpli.
℟. Hábens thuríbulum áureum in mánu súa.

Ad Magníf. Ant. 8. G

IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 137*. Confitébor tibi. 69.

1. Ant. 4. A* 

S Té-tit Ange-lus * juxta áram témpli, hábens



thu-ríbu-lum áure-um in mánu sú- a. *T. P.* Alle-lú- ia.

 2. Ant. 7. a 

E u o u a e. D UM praeli-a-ré- tur * Mícha-el



Archánge-lus cum dracó-ne, audí-ta est vox dicén-



ti- um : Sá-lus Dé-o nóstro, alle-lú- ia. E u o u a e.

3. Ant. 8. G 

A Rchánge-le Mícha-el, * constí-tu-i te príncipem



super ómnes ánimas suscipi-éndas. *T. P.* Alle-lú- ia.

 4. Ant. T. pereg. 

E u o u a e. A Nge-li Dómini, * Dóminum be-



nedí-ci-te in aetérnum. *T. P.* Alle-lú- ia. E u o u a e.

5. Ant. 7. c



A Nge-li, Archánge-li, * Thróni et Domina-ti-ó-

nes, Principá- tus et Pot-está- tes, Vir-tú-tes caeló-



rum, laudáte Dóminum de caélis, alle-lú- ia. E u o u a e.

Capitulum. *Apoc. 1.*

Significávit Deus quae opórtet fieri cito, † loquens per Angelum suum servo suo Joánni, qui testimónium perhíbuit verbo Dei, * et testimónium Jesu Christi, quaécumque vidit.

Hymn. 2.



TE spléndor et vír-tus Pátris, Te ví-ta Jésu cór-



di-um, Ab óre qui péndent tú- o, Laudámus inter An-

ge-los. 2. Tí-b*i* mílle dénsa mílli-um Dúcum coróna



mí-li-tat : Sed éxplicat ví-ctor crú-cem Mích*a*-el salú-tis



℣. In conspéctu Angelórum psállam tibi Déus méus.
℟. Adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nómini túo.



cá- re pro nó-bis Fí-li-um Dé-i, alle- lú-ia, alle-



lú-ia. E u o u a e.

Oratio.

DEus, qui miro órdine Angelórum ministéria hominúmque dispénsas : † concéde propítius; ut a quibus tibi ministrántibus in caelo semper assístitur, * ab his in terra vita nostra muniátur. Per Dóminum nostrum.

---

30. S. Hieronymi Presbyteri, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Duplex.

Ant. O Dóctor... beáte Hierónyme. 230.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiae tuae in exponéndis sacris Scriptúris beátum Hierónymum Confessórem tuum, Doctórem máximum providére dignátus es : † praesta, quaésumus; ut ejus suffragántibus méritis, * quod ore simul et ópere dócuit, te adjuvánte exercére valeámus. Per Dóminum.

FESTA OCTOBRIS.

DOMINICA I. OCTOBRIS.

IN SOLEMNITATE SS. ROSARII B. M. V.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 425, *praeter sequentia.*

Hymn. 2.



CAeléstis áulae Núnti-us, Arcána pándens Númi-


nis, Plénam salútat grá-ti- a Dé- i Paréntem Vírginem.
2.Vírgo propínquam sánguine Mátrem Jo-ánnis ví-si-tat,
Qui cláusus álvo gésti- ens Adésse Chrístum núnti- at.
3.Vérbum, quod ante saécula E ménte Pátris pró-di- it,
E Mátris álvo Vírginis Mortá-lis ínfans náscitur.
4. Témplo pu- éllus sísti-tur, Legíque pá-ret Lé-gi-fer:
Hic se Redémptor páupere Pré-ti-o redémptus ímmolat.
5.Quem jam do-lébat pérditum,Mox laéta Má-ter ínvenit
Ignóta dóctis méntibus Edisseréntem Fí- li- um.



6. Jésu tí-bi sit gló-ri- a, Qui nátus es de Vírgine,

Cum Pátr*e* et álmo Spí- ri-tu, In sempitérna saécula.



Amen.

℣. Regína sacratíssimi Rosárii, óra pro nóbis.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Ad Magníf.
Ant. 1. D



B E-á-ta es * Vírgo Marí-a, Dé- i Génitrix,



quae credidísti Dómino : perfécta sunt in te quae dícta



sunt tí-bi : intercé-de pro nó-bis ad Dóminum

Dé-um nóstrum. E u o u a e.

¶ **Ad Completorium,** *Tonus et Doxologia de B. M. V.*, 55.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 8 G

Quae est ísta, * speci- ó- sa sicut co-lúmba, qua-si ró-sa plantá- ta super rí-vos aquárum? E u o u a e.

2. Ant. 6. F

Virgo pótens * sicut túrris Dávid : mílle clýpe-i péndent ex é- a, ómnis armatúra fórti- um. E u o u a e.

3. Ant. 1. g

Ave Ma-rí- a, * grá-ti- a pléna : Dóminus técum : benedícta tu in mu-li- é-ribus. E u o u a e.

4. Ant. 7. a

Benedí-xit te Dóminus * in virtú-te sú-a : qui- a per te ad níhi-lum redé-git inimí-cos nóstros. E u o u a e.

5. Ant. 3. a

Vidérunt é-am * fí-li-ae



Sí-on vernántem in fló-ribus rosá-rum, et be-a-tíssimam



prae-dica-vé-runt. E u o u a e.

Capitulum. *Eccli. 24. 39.*

In me grátia omnis viae et veritá-tis, † in me omnis spes vitae et virtútis : * ego quasi rosa plantáta super rivos aquárum fructificávi.

Hymn. 2.



Te gesti- éntem gáudi- is, Te sáuci- am do-ló-ri-



bus, Te júg*i* amíctam gló-ri- a, O Vírgo Má-ter, pán-



gimus. 2. Ave redúndans gáudi- o, Dum cóncipis, dum



ví-si-tas, Et édis, óffers, ínvenis, Má-ter be- á-ta, Fí-



li-um. 3. Ave dó-lens, et íntimo In córd*e* agónem,



vérbera, Spínas, crucémque Fí- li- i Perpéssa, prínceps

℣. Regina sacratissimi Rosárii, óra pro nóbis.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus Chiisti.

Ad Magníf. Ant. 8. G





quicúmque célebrant tú-am sanctíssimi Rosá-ri- i sol-e-



mni-tá-tem. E u o u a e.

Oratio.

DEus, cujus Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis salútis aetérnae praémia comparávit : † concéde, quaésumus ; ut haec mystéria sanctíssimo beátae Maríae Vírginis Rosário recoléntes, * et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur. Per eúmdem Dóminum.

Et fit commemoratio Dominicae.

---

1. S. Remigii Episcopi et Confessoris.

Semiduplex ad libitum. (Duplex majus in Gallia.)

Oratio.

DA, quaésumus omnipotens Deus : † ut beáti Remígii Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, * et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

---

2. Sanctorum Angelorum Custodum.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8. G



O -mnes sunt * administrató-ri- i spí-ri-tus, in



ministé-ri-um míssi propter é- os qui haeredi-tá-tem



cápi- unt sa-lú-tis. E u o u a e.

℣. In conspéctu Angelórum psállam tibi Déus méus.
℟. Adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nómini túo.

Oratio.

DEus, qui ineffábili providéntia sanctos Angelos tuos ad nostram custódiam míttere dignáris: † largíre supplícibus tuis; et eórum semper protectióne deféndi, * et aetérna societáte gaudére. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 8. G



SAncti Ange-li * Custódes nóstri, de-féndi-te



nos in praéli-o, ut non per-e-á- mus in treméndo



judí-ci-o. E u o u a e.

℣. In conspéctu.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae, Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, in I. Vesperis, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67; *in II. Vesp. Ps. 137.* Confitébor. 69.

1. Ant. 8. G



ANge-lis sú-is * Dé-us mandávit de te, ut cu-



stódi-ant te in ómnibus ví- is tú- is. E u o u a e.

2. Ant. 2. D



LAudémus Dómi- num, * quem láudant Ange-



Capitulum. *Exodi 23. d.*

ECce ego mittam Angelum meum, † qui praecédat te, et custódiat in via, et introdúcat in locum quem parávi. * Obsérva eum, et audi vocem ejus.

Hymn. 3.
C Ustódes hóminum psállimus Ange-los, Natúrae
frági-li quos Pá-ter áddidit Caeléstis cómi-tes, insi-
di- ántibus Ne succúmbe-ret hóstibus. 2. Nam quod cor-
rú-e-rit pródi-tor Ange-lus, Concéssis mé-ri-to púlsus
honó-ribus, Ardens invídi- a, péllere ní-ti-tur Quos caé-
lo Dé- us ádvocat. 3. Huc cústos ígi-tur pérvigil ádvo-
la, Avértens pátri- a de tíbi crédi-ta Tam mórbos
ánimi, quam requi-éscere Quídquid non sínit ínco-
las. 4. Sánctae sit Trí- adi laus pí- a júgi-ter, Cújus per-



4. S. Francisci Confessoris.

Duplex majus.

Oratio.

DEus, qui Ecclésiam tuam beáti Francísci méritis foetu novae prolis amplíficas : † tríbue nobis ex ejus imitatióne terréna despícere, * et caeléstium donórum semper participatióne gaudére. Per Dóminum.

5. SS. Placidi et Sociorum Martyrum.

Oratio.

DEus, qui nos concédis sanctórum Mártyrum tuórum Plácidi et Sociórum ejus natalítia cólere : † da nobis in aetérna beatitúdine * de eórum societáte gaudére. Per Dóminum nostrum.

6. S. Brunonis Confessoris.

Duplex.

Oratio.

SAncti Brunónis Confessóris tui, quaésumus Dómine, intercessiónibus adjuvémur : † ut qui majestátem tuam gráviter delinquéndo offéndimus, * ejus méritis et précibus nostrórum delictórum véniam consequámur. Per Dóminum.

7. S. Marci I. Papae et Confessoris.

Oratio.

EXáudi Dómine preces nostras : † et interveniénte beáto Marco Confessóre tuo atque Pontífice, * indulgéntiam nobis tríbue placátus et pacem. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii Martyrum.

Oratio.

SAnctórum Mártyrum tuórum nos, Dómine, Sérgii, Bacchi, Marcélli et Apuléii beáta mérita prosequántur: * et tuo semper fáciant amóre fervéntes. Per Dóminum.

8. S. Birgittae Viduae.

Duplex.

Oratio.

DOmine Deus noster, qui beátae Birgíttae per Fílium tuum unigénitum secréta caeléstia revelásti: † ipsíus pia intercessióne da nobis fámulis tuis, * in revelatióne sempitérnae glóriae tuae gaudére laetántes. Per Dóminum.

9. SS. Dionysii Episc., Rustici et Eleutherii Martyrum.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui hodiérna die beátum Dionýsium Mártyrem tuum atque Pontíficem virtúte constántiae in passióne roborásti, quique illi, ad praedicándum géntibus glóriam tuam, Rústicum et Eleuthérium sociáre dignátus es: † tríbue nobis, quaésumus, eórum imitatióne pro amóre tuo próspera mundi despícere, * et nulla ejus advérsa formidáre. Per Dóminum.

10. S. Francisci Borgiae Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DOmine Jesu Christe, verae humilitátis et exémplar et praémium: † quaésumus; ut sicut beátum Francíscum in terréni honóris contémptu imitatórem tui gloriósum effecísti, * ita nos ejúsdem imitatiónis et glóriae tríbuas esse consórtes. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte.

13. S. Eduardi Regis et Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui beátum regem Eduárdum Confessórem tuum aeternitátis glória coronásti: † fac nos, quaésumus, ita eum venerári in terris, * ut cum eo regnáre possímus in caelis. Per Dóminum.

14. S. Callisti I. Papae et Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui nos cónspicis ex nostra infirmitáte defícere: * ad amórem tuum nos misericórditer per Sanctórum tuórum exémpla restáura. Per Dóminum.

---

15. S. Teresiae Virginis.

Duplex.

Oratio.

EXáudi nos Deus salutáris noster: † ut sicut de beátae Terésiae Vírginis tuae festivitáte gaudémus; ita caeléstis ejus doctrínae pábulo nutriámur, * et piae devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum.

¶ *Si hoc Festum habeat Vesperas integras.*

Hymn. 8.


REgis supérni núnti- a, Dómum patérnam dé-se-



ris, Térris Teré-sa bárba-ris Chrístum datú-*ra* aut sán-



guinem. 2. Sed te mánet su-ávi-or Mors, poéna póscit



dúlci- or: Divín*i* amó-ris cúspide In vúlnus ícta cón-



cides. 3. O ca-ri-tá-tis víctima! Tu córda nóstra cón-



17. S. Hedwigis Viduae.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui beátam Hedwígem a saéculi pompa ad húmilem tuae crucis sequélam toto corde transíre docuísti : † concéde ; ut ejus méritis et exémplo discámus peritúras mundi calcáre delícias, * et in ampléxu tuae crucis ómnia nobis adversántia superáre. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

18. S. LUCAE EVANGELISTAE.

Duplex II. Classis.

Oratio.

INtervéniat pro nobis, quaésumus Dómine, sanctus tuus Lucas Evangelista : † qui crucis mortificatiónem júgiter in suo córpore * pro tui nóminis honóre portávit. Per Dóminum.

19. S. Petri de Alcantara Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Petrum Confessórem tuum admirábilis paeniténtiae et altíssimae contemplatiónis múnere illustráre dignátus es : † da nobis, quaésumus ; ut ejus suffragántibus méritis, * carne mortificáti, facílius caeléstia capiámus. Per Dóminum.

20. S. Joannis Cantii Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus: † ut sancti Joánnis Confessóris exémplo in sciéntia Sanctórum proficiéntes, atque áliis misericórdiam exhibéntes, * ejus méritis indulgéntiam apud te consequámur. Per Dóminum.

¶ *Si Vesperae dicendae sunt integrae :*

IN I. VESPERIS.

Hymn. 8.



G Entis Polónae gló-ri-a, Cle-ríque spléndor nóbi-



lis, Décus Lycaé-*i*, et pátri-ae Páter, Jo-ánnes íncly-



te : 2. Légem supérni Núminis Dóces magíster, et fá-

cis: Nil scí-re pródest, sédulo Légem nitámur éxsequi.



3. Apostolórum límina Pédes vi-átor ví-si-tas : Ad pá-



tri-*am* ad quam téndimus, Gréssus vi-ámque dí-rige.



4. Urbem pé-tis Jerúsa-lem : Signáta sácro sánguine Chrí-

IN II. VESPERIS.





21. S. Hilarionis Abbatis.

Oratio.

INtercéssio nos, quaésumus Dómine, beáti Hilariónis Abbátis comméndet : † ut quod nostris méritis non valémus, * ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Ursulae et Sociarum Virginum et Martyrum.

Oratio.

DA nobis, quaésumus Dómine Deus noster, sanctárum Vírginum et Mártyrum tuárum Ursulae et Sociárum ejus palmas incessábili devotióne venerári : * ut quas digna mente non póssumus celebráre, humílibus saltem frequentémus obséquiis. Per Dóminum.

25. SS. Chrysanthi et Dariae Martyrum.

Oratio.

BEatórum Mártyrum tuórum Dómine Chrysánthi et Dariae, quaésumus, adsit nobis orátio : † ut quos venerámur obséquio, * eórum pium júgiter experiámur auxílium. Per Dóminum.

26. S. Evaristi I. Papae, Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : † et quia pondus própriae actiónis gravat, * beáti Evarísti Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

28. SS. SIMONIS ET JUDAE APOSTOLORUM.

Duplex II. Classis.

Oratio.

DEus, qui nos per beátos Apóstolos tuos Simónem et Judam ad agnitiónem tui nóminis venire tribuísti : † da nobis eórum glóriam sempitérnam et proficiéndo celebráre, * et celebrándo profícere. Per Dóminum.

FESTA NOVEMBRIS.

1. FESTUM OMNIUM SANCTORUM

Duplex I. classis cum Octava.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 441. *praeter :*

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67.



℣. Laetámini in Dómino, et exsultáte jústi.



℟. Et glo-ri-ámini, ómnes récti córde.



IN II. VESPERIS.

Psalmi de Dominica, 39; *loco ultimi*, *Ps. 115*. Crédidi. 67.

némo pó-terat, ex ómnibus géntibus, stántes ante
thrónum. E u o u a e.
2. Ant. 1. f
ET ómnes Ange-li *
stábant in circú- i-tu thróni, et ce-cidérunt in conspé-
ctu thróni in fáci- es sú- as, et adoravérunt Dé- um.
E u o u a e
3. Ant. 8. G
REdemísti nos, * Dómine Dé-us,
in sánguine tú- o, ex ómni trí-bu, et língua, et
pópu-lo, et na-ti- ó-ne : et fecísti nos Dé- o nóstro ré-
gnum. E u o u a e.
4. Ant. 8. G
BEnedí-ci-te Dó-minum, *
ómnes e-lécti e-jus : ági-te dí-es laetí-ti-ae, et confi-

Capitulum. *Apoc. 7.*

ECce ego Joánnes vidi álterum Angelum ascendéntem ab ortu solis, habéntem signum Dei vivi : † et clamávit voce magna quátuor Angelis quibus datum est nocére terrae et mari, dicens : Nolite nocére terrae et mari, neque arbóribus, * quoadúsque signémus servos Dei nostri in fróntibus eórum.



dámna pél-li-te. 3. A- pósto-li cum Vá-tibus, Apud
sevé-rum Jú-di-cem, Vé-ris re-órum flé-tibus Expó-
sci-te indulgénti-am. 4. Vos purpurá-ti Mártyres, Vos
candidá-ti praémi- o Confes-si-ónis, éxsu-les Vocá-
te nos in pátri- am. 5. Cho- ré-a cásta Vírginum, Et
quos e-rémus ínco-las Transmí- sit ástris, caéli-tum
Locá- te nos in sé-dibus. 6. Au-férte géntem pérfidam
Credén-ti- um de fí-ni-bus, Ut ú-nus ómnes únicum
Oví- le nos pástor régat. 7. Dé- o Pátri sit gló-ri- a,

Oratio.

Omnípotens sempitérne Deus, qui nos ómnium Sanctórum tuórum mérita sub una tribuísti celebritáte venerári : † quaésumus; ut desiderátam nobis tuae propitiatiónis abundántiam, * multiplicátis intercessóribus largiáris. Per Dóminum.

Si Festum Omnium Sanctorum venerit in Sabbato, fit commem. Dominicae sequentis ut infra.



℣. Vespertína orátio ascéndat ad te Dómine.
℟. Et descéndat super nos misericórdia túa.

Oratio Dominicae.

Dicto Benedicámus Dómino, *dicuntur Vesperae Defunctorum et Completorium, ut inferius adnotantur. Si autem hodie fuerit Sabbatum, Completorium dicitur de Dominica, ut supra,* 49.

---

2. Commem. Omnium Fidelium Defunctorum.

Duplex.

In II. Vesperis Omnium Sanctorum, nisi sit Sabbatum, vel die 2 Novembris Festum Duplex I. classis occurrat, et hoc in casu in II. Vesperis Dominicae vel Festi currentis, post ℣. Benedicámus Dómino., *immediate dicuntur Vesperae Defunctorum incipiendo absolute ab Antiphona* Placébo., *ut notantur infra,* 470.

Antiphonae ante et post Psalmos et Canticum integrae dicuntur.

Repetita post Canticum Magníficat *Antiphona, dicitur flexis genibus :*

Páter nóster. *secreto usque ad*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.

℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimas eórum.

℣. Requiéscant in páce. ℟. Amen.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

Fidélium Deus ómnium Cónditor et Redémptor, animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tribue peccatórum : † ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, * piis supplicatiónibus consequántur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, * per ómnia saécula saeculórum.
℟. Amen.

℣. Réquiem aetérnam dóna éis Dómine.
℟. Et lux perpétua lúceat éis.



℣. Requi-éscant in pá-ce. ℟. Amen.

Et ita absolvuntur Vesperae Defunctorum, neque aliud adjungitur.

AD COMPLETORIUM.

Non dicitur Júbe dómne, *nec Lectio brevis, neque* ℣. Adjutórium nóstrum, *neque Oratio Dominica; sed facta Confessione et Absolutione, statim sine Antiphona incipitur a Psalmis, qui erunt de Feria* [1] *vel Dominica currenti; et in fine cujuslibet Psalmi dicitur :* Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine. Et lux perpétua * lúceat éis.

Expletis Psalmis, statim subjungitur Canticum Nunc dimíttis, *in cujus fine additur* Réquiem aetérnam, *ut supra.*

Psalmi autem ad Completorium, sicut ad Primam, Tertiam, Sextam et Nonam diei sequentis, et Canticum Nunc dimíttis, *dicuntur in Tono in directum infra posito in communi Defunctorum Officio pro Ps. 145.* Láuda ánima méa Dóminum. 475, *vel ad libitum in tono sequenti :*



Cum invocárem exaudívit me Dé-us justí-ti-ae mé-



ae : * in tribula-ti-óne di-latásti míhi. Mi-serére mé-i, * *etc.*

Absoluto autem Cantico, dicitur flexis genibus :

Páter nóster. *secreto usque ad*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.

[1] Psalmi de Feria habentur in Libello speciali (n. 753, *Psalmi Feriales ad Horas minores et Completorium*, vel n. 754, *Psalmi Feriales ad Completorium*).

℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimas eórum.
℣. Requiéscant in páce. ℟. Amen.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

PRopitiáre, quaésumus Dómine, animábus ómnium famulórum famularúmque tuárum, pro quibus majestátem tuam supplíciter exorámus : † ut per haec piae deprecatiónis offícia, * pervenire mereántur ad réquiem sempitérnam. Per Dóminum nostrum. ℟. Amen.

℣. Réquiem aetérnam dóna éis Dómine.
℟. Et lux perpétua lúceat éis.
℣. Requiéscant in páce. ℟. Amen.

Et ita absolvitur Completorium, neque aliud adjungitur.

---

4. S. Caroli Episcopi et Confessoris.

Duplex.

Oratio.

ECclésiam tuam, Dómine, sancti Cároli Confessóris tui atque Pontíficis contínua protectióne custódi : † ut sicut illum pastorális sollicitúdo gloriósum réddidit; * ita nos ejus intercéssio in tuo semper fáciat amóre fervéntes. Per Dóminum nostrum.

Eadem die.

SS. Vitalis et Agricolae Martyrum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : * ut qui sanctórum Mártyrum tuórum Vitális et Agrícolae solémnia cólimus, eórum apud te intercessiónibus adjuvémur. Per Dóminum.

---

8. Octava Omnium Sanctorum.

Duplex majus.

Omnia ut in Festo, 440.

Eadem die.

SS. Martyrum Quatuor Coronatorum.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : * ut qui gloriósos Mártyres fortes in sua confessióne cognóvimus, pios apud te in nostra intercessióne sentiámus. Per Dóminum.

9. IN DEDICATIONE ARCHIBASILICAE SS. SALVATORIS.

Duplex II. Classis.

Omnia ut in Communi Dedicationis Ecclesiae, 250.

---

10. S. Andreae Avellini Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui in corde beáti Andréae Confessóris tui, per árduum quotídie in virtútibus proficiéndi votum, admirábiles ad te ascensiónes disposuísti : † concéde nobis, ipsíus méritis et intercessióne, ita ejúsdem grátiae partícipes fíeri ; * ut perfectióra semper exsequéntes, ad glóriae tuae fastígium felíciter perducámur. Per Dóminum.

Eadem die.

SS. Tryphonis, Respicii et Nymphae Martyrum.

Oratio.

FAC nos, quaésumus Dómine, sanctórum Mártyrum Tryphónis, Respícii et Nymphae semper festa sectári : * quorum suffrágiis protectiónis tuae dona sentiámus. Per Dóminum.

---

11. S. Martini Episcopi et Confessoris.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 2. D



O be-átum vírum! * cújus áni-ma para-dísum pós-



sidet : unde exsúltant Ange-li, laetántur Archánge-



℣. Amávit éum Dóminus, et ornávit éum.
℟. Stólam glóriae índuit éum.

Oratio.

Deus, qui cónspicis quia ex nulla nostra virtúte subsístimus: † concéde propítius; ut intercessióne beáti Martíni Confessóris tui atque Pontíficis, * contra ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

℣. Jústum dedúxit Dóminus per vías réctas.
℟. Et osténdit ílli régnum Déi.

¶ *Si Vesperae dicendae sint integrae, Antiphonae ut infra; Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, in I. Vesperis, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67; *in II. Vesperis, Ps. 131.* Meménto. 68.



Capitulum, Hymnus et ℣. *de Communi.* 224.

Eadem die.

S. Mennae Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : * ut qui beáti Mennae Mártyris tui natalítia cólimus, intercessióne ejus in tui nóminis amóre roborémur. Per Dóminum.

---

12. S. Martini I. Papae et Martyris.

Semiduplex.

Oratio.

DEus, qui nos beáti Martíni Mártyris tui atque Pontíficis ánnua solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * de ejúsdem étiam protectióne gaudeámus. Per Dóminum nostrum.

13. S. Didaci Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

OMnípotens sempitérne Deus, qui dispositióne mirábili infírma mundi éligis, ut fórtia quaeque confúndas : † concéde propítius humilitáti nostrae; ut piis beáti Dídaci Confessóris tui précibus, * ad perénnem in caelis glóriam sublimári mereámur. Per Dóminum.

14. S. Josaphat Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

EXcita, quaésumus Dómine, in Ecclésia tua spíritum, quo replétus beátus Jósaphat Martyr et Póntifex tuus ánimam suam pro óvibus pósuit : † ut eo intercedénte, nos quoque eódem Spíritu moti ac roboráti, * ánimam nostram pro frátribus pónere non vereámur. Per Dóminum... in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus.

15. S. Gertrudis Virginis.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui in corde beátae Gertrúdis Vírginis jucúndam tibi mansiónem praeparásti : † ipsíus méritis et intercessióne cordis nostri máculas cleménter abstérge, * et ejúsdem tríbue gaudére consórtio. Per Dóminum.

17. S. Gregorii Thaumaturgi Episcopi et Confessoris.

Semiduplex.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens Deus : † ut beáti Gregórii Confessóris tui atque Pontíficis veneránda solémnitas, * et devotiónem nobis áugeat et salútem. Per Dóminum.

18. In Dedicatione Basilicarum SS. Petri et Pauli Apostolorum.

Duplex majus

Omnia de Communi Dedicationis Ecclesiae, 250.

19. S. Elisabeth Viduae.

Duplex.

Oratio.

TUórum corda fidélium, Deus miserátor, illústra : † et beátae Elísabeth précibus gloriósis fac nos próspera mundi despícere; * et caeléstí semper consolatióne gaudére. Per Dóminum nostrum.

Eadem die.

S. Pontiani Papae et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : * et quia pondus própriae actiónis gravat, beáti Pontiáni Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum.

---

20. S. Felicis de Valois Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beátum Felícem Confessórem tuum ex erémo ad munus rediméndi captívos caélitus vocáre dignátus es : † praesta, quaésumus; ut per grátiam tuam ex peccatórum nostrórum captivitáte, ejus intercessióne liberáti, * ad caeléstem pátriam perducámur. Per Dóminum.

---

21. In Praesentatione B. Mariae Virginis.

Duplex majus.

IN I. ET II. VESPERIS.

Ant. 8. G



BE-áta Dé-i Génitrix Ma-rí-a, * Vír-go perpé-



tu-a, témplum Dómi-ni, sacrá-ri- um Spí-ri-tus Sán-



cti : só-la sine exémplo placu- ísti Dómi-no Jé- su



Chrísto, allelú- ia. E u o u a e.

Oratio.

Deus, qui beátam Maríam semper Vírginem, Spíritus Sancti habitáculum, hodiérna die in templo praesentári voluísti : † praesta, quaésumus; ut ejus intercessióne, * in templo glóriae tuae praesentári mereámur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum... in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus.

22. S. Caeciliae Virginis et Martyris.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ad Magníf. Ant. 4. E



EST secrétum, * Vale-ri-á-ne, quod tí- bi vó-



lo díce- re: Angelum Dé-i hábe-o amató- rem, qui ní-



mi-o zélo custó-dit córpus mé- um. E u o u a e.

℣. Spécie túa et pulchritúdine túa.
℞. Inténde, próspere procéde, et régna.

Oratio.

Deus, qui nos ánnua beátae Caecíliae Vírginis et Mártyris tuae solemnitáte laetíficas : † da, ut quam venerámur officio, * étiam piae conversatiónis sequámur exémplo. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

℣. Diffúsa est grátia in lábiis túis.
℟. Propterea benedixit te Déus in aetérnum.

¶ *Si Vesperae dicendae sint integrae, Antiphonae et Psalmi ut infra.*

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.



E u o u a e.

3. Ant. 3. a 2

Caecília, * fámula túa, Dómine, quasi ápis tíbi argumentósa desérvit. E u o u a e.

4. Ant. 8. G

Benedíco te, * Páter Dómini méi Jésu Christi : quia per Fílium túum ígnis exstínctus est a látere méo. E u o u a e.

5. Ant. 4. E

Riduánas * a Dómino popósci indúcias, ut dómum méam ecclésiam consecrárem. E u o u a e.

Capitulum, Hymnus et ℣. de Communi. 240.

---

23. S. Clementis I. Papae et Martyris.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8. G

O-rémus ómnes * ad Dóminum Jésum Chrí-



stum, ut confessó-ribus sú-is fóntis vénam apé-ri- at.



E u o u a e.

℣. Glória et honóre coronásti éum Dómine.
℟. Et constituísti éum super ópera mánuum tuárum.

Oratio.

DEus, qui nos ánnua beáti Cleméntis Mártyris tui atque Pontíficis solemnitáte laetíficas : † concéde propítius; ut cujus natalítia cólimus, * virtútem quoque passiónis imitémur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 1. f



DEdísti, Dómine, habi-tácu-lum * Márty-ri tú-o



Cleménti in mári, in módum témpli marmó-re- i,



angé-li-cis máni-bus praepa-rátum : í-ter praébens pó-



pu-lo térrae, ut enárrent mirabí-li- a tú-a. E u o u a e.

℣. Jústus ut pálma florébit. ℟. Sicut cédrus Líbani multiplicábitur.

¶ *Ubi Vesperae dicendae sunt integrae, Antiphonae ut infra. Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, in I. Vesperis, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67; *in II. Vesperis, Ps. 115.* Crédidi. 67.

1. Ant. 7. b



O-rán-te * sáncto Clemén-te, appáru-it é- i



Capitulum, Hymnus et ℣. *de Communi*, 201.

Eadem die.

S. Felicitatis Martyris.

Oratio.

PRaesta, quaésumus omnípotens Deus : * ut beátae Felicitátis Mártyris tuae solémnia recenséntes, méritis ipsíus protegámur et précibus. Per Dóminum nostrum.

24. S. Joannis a Cruce Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui sanctum Joánnem Confessórem tuum perféctae sui abnegatiónis et crucis amatórem exímium effecísti : † concéde; ut ejus imitatióni júgiter inhaeréntes, * glóriam assequámur aetérnam. Per Dóminum.

Eadem die.

S. Chrysogoni Martyris.

Oratio.

ADésto Dómine supplicatiónibus nostris : * ut qui ex iniquitáte nostra reos nos esse cognóscimus, beáti Chrysógoni Mártyris tui intercessióne liberémur. Per Dóminum.

---

25. S. Catharinae Virginis et Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui dedísti Legem Móysi in summitáte montis Sínai, et in eódem loco per sanctos Angelos tuos corpus beátae Catharinae Vírginis et Mártyris tuae mirabíliter collocásti : † praesta, quaésumus; ut ejus méritis et intercessióne, * ad montem, qui Christus est, perveníre valeámus. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus.

---

26. S. Silvestri Abbatis.

Duplex.

Oratio.

CLementíssime Deus, qui sanctum Silvéstrum Abbátem, saéculi hujus vanitátem in apérto túmulo pie meditántem, ad erémum vocáre, et praeclaris vitae méritis decoráre dignátus es : † te súpplices exorámus; ut ejus exémplo terréna despiciéntes, * tui consórtio perfruámur aetérno. Per Dóminum nostrum.

Eadem die.

S. Petri Alexandrini Episcopi et Martyris.

Oratio.

INfirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus : * et quia pondus própriae actiónis gravat, beáti Petri Mártyris tui atque Pontíficis intercéssio gloriósa nos prótegat. Per Dóminum nostrum.

EXSEQUIARUM ORDO

Parochus indutus superpelliceo et stola nigra, vel etiam pluviali ejusdem coloris, clerico praeferente crucem, et alio aquam benedictam, ad domum defuncti procedit.

Parochus vero, antequam cadaver efferatur, illud aspergit aqua benedicta; mox dicit Antiphonam : Si iniquitátes.

Psalmus 129.

DE profúndis clamávi ad te Dómine : * Dómine exáudi vócem méam.

Fiant áures túae intendéntes * in vócem deprecatiónis méae.

Si iniquitátes observáveris Dómine : * Dómine, quis sustinébit?

Quia apud te propitiátio est : * et propter légem túam sustínui te Dómine.

Sustínuit ánima méa in vérbo éjus:* sperávit ánima méa in Dómino.

A custódia matutína usque ad nóctem, * spéret Israel in Dómino.

Quia apud Dóminum misericórdia : * et copiósa apud éum redémptio.

Et ípse rédimet Israel * ex ómnibus iniquitátibus éjus.

Réquiem aetérnam * dóna éi Dómine. [1]

Et lux perpétua * lúceat éi.

Repetit Antiphonam totam : Si iniquitátes observáveris Dómine : Dómine, quis sustinébit?

Deinde cadaver effertur, Parochusque de domo procedens, statim gravi voce intonat Antiphonam :

Ant. 1. f



EXsultábunt Dómino. *Cantores inchoant Ps. 50.*



1. Mi-serére mé- i Dé- us, * secúndum mágnam mise-



ricórdi- am tú- am.

---

[1] Si Exsequiae fiant pro pluribus Defunctis, in hoc versu, et in omnibus versiculis et Orationibus, pro singulari ponatur numerus pluralis, praeterquam in Oratione *Non intres.*

2. Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, * déle iniqui*tátem* méam.

3. Amplius láva me ab iniquitáte méa : * et a peccáto *méo* múnda me.

4. Quóniam iniquitátem méam égo cognósco : * et peccátum méum contra *me est* semper.

5. Tíbi sóli peccávi, et málum coram te féci : * ut justificéris in sermónibus túis, et víncas cum *judi*cáris.

6. Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum : * et in peccátis concépit me *máter* méa.

7. Ecce enim veritátem dilexísti : * incérta et occúlta sapiéntiae túae manife*stásti* míhi.

8. Aspérges me hyssópo, et mundábor : * lavábis me, et super nivem *deal*bábor.

9. Audítui méo dábis gáudium et laetítiam : * et exsultábunt óssa hu*mili*áta.

10. Avérte fáciem túam a peccátis méis : * et ómnes iniquitátes *méas* déle

11. Cor múndum créa in me Déus : * et spíritum réctum ínnova in viscé*ribus* méis.

12. Ne projícias me a fácie túa : * et spíritum sánctum túum ne áu*feras* a me.

13. Rédde míhi laetítiam salutáris túi : * et spíritu principá*li con*fírma me.

14. Docébo iníquos vías túas : * et ímpii ad te *conver*téntur.

15. Líbera me de sanguínibus Déus, Déus salútis méae : * et exsultábit língua méa justí*tiam* túam.

16. Dómine lábia méa apéries : * et os méum annuntiábit *láudem* túam.

17. Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique : * holocáustis non *dele*ctáberis.

18. Sacrifícium Déo spíritus contribulátus : * cór contrítum et humiliátum Déus *non de*spícies.

19. Benígne fac Dómine in bóna voluntáte túa Síon : * ut aedificéntur mú*ri Je*rúsalem.

20. Tunc acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes et holocáusta : * tunc impónent super altáre *túum* vítulos.

21. Réquiem aetérnam * dóna *éi* Dómine.

22. Et lux perpétua * lú*ceat* éi.

Ac si longitudo itineris postulaverit, dicantur Psalmi Graduales, Ad Dóminum cum tribulárer, 471, *etc., vel alii Psalmi ex Officio Mortuorum, et in fine cujuslibet Psalmi dicitur :* Réquiem aetérnam dóna éi Dómine, *etc.; qui Psalmi devote, distincte, gravique voce recitari debent usque ad ecclesiam.*

Ad ingressum ecclesiae repetitur Antiphona :

1.



E Xsultábunt Dómino óssa humi-li- á-ta.

Deinde ecclesiam ingressi, cantant Responsorium, Cantore incipiente et Clero alternatim respondente, videlicet :



Deposito feretro in medio ecclesiae, ita ut defuncti pedes, si fuerit laicus, sint versus Altare majus : si vero fuerit Sacerdos, caput sit versus ipsum Altare, et cereis accensis circa corpus, statim, nisi quid impediat, dicatur Officium Mortuorum, cum Invitatorio, tribus Nocturnis, et Laudibus, ut infra ponitur, et duplicantur Antiphonae.

Ad finem Officii post Antiphonam Cantici Benedíctus : Ego sum resurréctio, *etc.* (*vel post Nocturnum vel Nocturnos si Laudes omittantur*), *dicitur* (*cantando ut infra*, 466) *:*

Páter nóster. *secreto.*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.

℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimam éjus.

℣. Requiéscat in páce. ℟. Amen.

℣. Dómine exáudi oratiónem méam.

℟. Et clámor méus ad te véniat.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

ABsólve, quaésumus Dómine, ánimam fámuli tui *N.* (fámulae tuae *N.*) ab omni vínculo delictórum : † ut in resurrectiónis glória * inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátus (resuscitáta) respíret. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum : † qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, * per ómnia saécula saeculórum. ℟. Amen. [1]

Vel dicatur alia Oratio conveniens, ut infra, 476.

Dum in Officio dicuntur Laudes, Sacerdos cum ministris paratur ad celebrandam Missam solemnem pro defuncto, si tempus congruens fuerit, ut in die depositionis in Missali Romano.

Finita Missa Sacerdos pluviali nigri coloris indutus ad feretrum accedit, et ministro sistente ad caput defuncti cum cruce inter duos acolythos cum candelis accensis, stat contra crucem ad pedes defuncti, et absolute dicit

---

[1] Post Orationem, quando dicitur immediate ante Exsequias vel Missam aut Absolutionem, non dicuntur ℣℣. *Requiem aeternam* et *Requiescat.*

Omnes Orationes in Exsequiis et in Officio Defunctorum cantantur in tono feriali, id est recto tono, vel ad libitum in tono antiquo simplici, 23.

Conclusio longa Orationum adhibetur tantummodo in Missa et Officio, extra vero semper brevis.

sequentem Orationem (nulla numeri aut generis facta mutatione, etiamsi pro pluribus aut pro femina dicatur) :

NON intres in judícium cum servo tuo Dómine, quia nullus apud te justificábitur homo, nisi per te ómnium peccatórum ei tribuátur remíssio. Non ergo eum, quaésumus, tua judiciális senténtia premat, quem tibi vera supplicátio fídei christiánae comméndat : sed grátia tua illi succurrénte, mereátur evádere judícium ultiónis, qui dum víveret, insignítus est signáculo sanctae Trinitátis. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. ℟. Amen.

Deinde Cantore incipiente, Clerus circumstans cantat sequens :



dí-es mágna et amára vál-de. † Dum vé- ne-

ris judi-cá- re saé- culum per í-gnem. ℣. Ré-



qui-em aetérnam dóna é-is Dómi-ne : et lux perpé-



tu-a lú-ce-at é- is.

Repetitur Líbera me Dómine, *usque ad* ℣. Trémens.

Dum cantatur praedictum Responsorium, Sacerdos, acolytho et Diacono ministrante, accipit incensum de navicula, et ponit in thuribulum; et finito Responsorio, Cantor cum primo Choro dicit :



Kýri-e e-lé-i-son.

Et secundus Chorus respondet :



Chríste e-lé-i-son.

Deinde omnes simul dicunt :



Kýri-e e-lé-i-son.

Mox Sacerdos dicit alta voce :



Pá-ter nóster.

Interim corpus defuncti aspergit et incensat. Postea dicit :



℣. Et ne nos indúcas in tenta-ti-ónem.

℟. Sed líbera nos a málo.
℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimam éjus.
℣. Requiéscat in páce. ℟. Amen.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.

℣. Dóminus vobiscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

DEus, cui próprium est miseréri semper et párcere : te súpplices exorámus pro ánima fámuli tui *N.* (fámulae tuae *N.*), quam hódie de hoc saéculo migráre jussísti, † ut non tradas eam in manus inimíci, neque obliviscáris in finem, sed júbeas eam a sanctis Angelis súscipi, et ad pátriam paradísi perdúci; * ut quia in te sperávit et crédidit, non poenas inférni sustíneat, sed gáudia aetérna possídeat. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

¶ *Si defunctus fuerit Sacerdos, in Oratione dicitur :* pro ánima fámuli tui *N.* Sacerdótis, quam, *etc.*

Finita Oratione, corpus defertur ad sepulcrum, si tunc deferendum sit; et dum portatur, Clerici cantant Antiphonam :



Cum autem pervenerit ad sepulcrum, si non est benedictum, Sacerdos illud benedicit, dicens hanc Orationem :

Orémus.

DEus, cujus miseratióne ánimae fidélium requiéscunt, hunc túmulum benedícere dignáre, eíque Angelum tuum sanctum députa custódem : et quorum quarúmque córpora hic sepeliúntur, ánimas eórum ab ómnibus absólve vínculis delictórum, ut in te semper cum Sanctis tuis sine fine laeténtur. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

(*Si sepulcrum pro uno tantum inserviat, dicatur :* et cujus corpus hic sepelítur, ánimam ejus...... laetétur).

Dicta Oratione, Sacerdos aqua benedicta aspergat, deinde incenset corpus defuncti, et tumulum.

Quod si corpus tunc ad sepulturam non deferatur, omisso In paradísum, *etc., et benedictione sepulcri, si jam est benedictum, prosequatur Officium, ut infra, quod nunquam omittitur; et intonet Antiphonam :*

2.



E - go sum. *Canticum Zachariae.* 1. Benedíctus Dó-



minus Dé-us Isra-el : * qui-a vi-si-távit, et fécit redem-



pti-ónem plé*bis* **sú-** ae.

Omnes versiculi sicut primus inchoantur, exceptis ultimis; Réquiem, *et* Et lux perpétua, *qui propter brevitatem, incipiantur in chorda dominante.*

2. Et eréxit córnu salútis **nóbis**, * in dómo Dávid púe*ri* **súi**.

3. Sicut locútus est per os sanc**tó**rum, * qui a saéculo sunt prophetá*rum* **éj**us :

4. Salútem ex inimícis **nó**stris, * et de mánu ómnium qui *o***dé**runt nos :

5. Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus **nó**stris : * et memorári testaménti sú*i* **sá**ncti.

6. Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham pátrem **nó**strum, * datúrum *se* **nó**bis :

7. Ut sine timóre, de mánu inimicórum nostrórum libe**rá**ti, * servi*á*mus **ílli**:

8. In sanctitáte et justítia coram ípso, * ómnibus dié*bus* **nó**stris.

9. Et tu púer, prophéta Altíssimi vo**cá**beris : * praeíbis enim ante fáciem Dómini, paráre ví*as* **éj**us :

10. Ad dándam sciéntiam salútis plébi **éj**us, * in remissiónem peccatórum *e***ó**rum :

11. Per víscera misericórdiae Déi **nó**stri : * in quíbus visitávit nos, óriens *ex* **ál**to :

12. Illumináre his qui in ténebris et in úmbra mórtis sédent : * ad dirigéndos pédes nóstros in ví*am* **pá**cis.

13. Réquiem ae**tér**nam * dóna é*i* **Dó**mine.

14. Et lux per**pé**tua * lúce*at* **éi**.

Et repetitur Antiphona.



E - go sum resurrécti- o et ví-ta : qui crédit in



me, ét-i-am si mórtu-us fú-e-rit, vívet : et ómnis qui



vívit et crédit in me, non mori- étur in aetérnum.

Postea Sacerdos dicit : *Chorus prosequitur :*



Ký-ri-e e-lé-ison Chríste elé- ison. Kýri- e elé- ison.

Sacerdos :



Páter nóster. *Interim corpus aspergit.*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.
℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimam éjus.
℣. Requiéscat in páce. ℟. Amen.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

FAC quaésumus Dómine, hanc cum servo tuo defúncto (fámula tua defúncta) misericórdiam, ut factórum suórum in poenis non recípiat vicem, qui (quae) tuam in votis ténuit voluntátem : ✝ ut sicut hic eum (eam) vera fides junxit fidélium turmis ; * ita illic eum (eam) tua miserátio sóciet angélicis choris. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

℣. Réquiem aetérnam dóna éi Dómine. ℟. Et lux perpétua lúceat éi.



℣. Requi-éscat in páce. ℟. Amen. ℣. Anima éjus...
(recto tono).

℣. Anima éjus, et ánimae ómnium fidélium defunctórum, per misericórdiam Déi requiéscant in páce. ℟. Amen.

Deinde a sepultura in ecclesiam vel in sacristiam revertentes, dicant sine cantu Antiphonam Si iniquitátes, *cum Psalmo* De profúndis, *etc.* Réquiem aetérnam dóna éi, *etc.*, *ut supra*, 461.

OFFICIUM DEFUNCTORUM

In die depositionis, in die post acceptum mortis nuntium, et tertio, septimo, trigesimo, et anniversario, etiam late sumpto, et quoties solemniter celebratur Officium, duplicantur Antiphonae; et in fine Psalmorum dicitur : Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine. Et lux perpétua * lúceat éis; *etiam si pro uno tantum fiat Officium. (Psalmi incipiuntur ut infra notatur, etiam quando non duplicantur Antiphonae. Ante Vesperas praemitti debent* Páter *et* Ave, *et ante Matutinum,* Pater, Ave, Credo, *quoties separatim ab Officio divino recitantur.* (S. R. C. 25. Oct. 1912.) *Sin autem absolute incipitur a 1. Antiphona.)*

AD VESPERAS.



2. Quia inclinávit áurem **súam míhi** : * et in diébus méis in*vo***cábo**.

3. Circumdedérunt me **dolóres mórtis** : * et perícula inférni in*ve***nérunt** me.

4. Tribulatiónem et **dolórem invéni** : * et nómen Dómini in*vo***cávi**.

5. O Dómine líbera ánimam méam : † misericors **Dóminus**, et **jústus**, * et Déus nóster mi*se***rétur**.

6. Custódiens **párvulos Dóminus** : * humiliátus sum, et li*be***rávit** me.

7. Convértere ánima méa in **réquiem túam** : * quia Dóminus benefé*cit* **tíbi**.

8. Quia erípuit ánimam méam de mórte : † óculos **méos** a **lácrimis**, * pédes méos *a* **lápsu**.

9. Placébo **Dómino** * in regióne *vi***vó**rum.

In fine omnium Psalmorum dicitur :

10. Réquiem **aetérnam** * dóna é*is* **Dó**mine.

11. Et **lux** perpétua * lúce*at* **éis**.

Anti-
phona.


Placébo Dómino in regi-ó-ne vi-vó-rum.

2. Ant.
2. D


H E-u me! * qui-a inco-látus mé-us pro- longá-



tus est. *Psalmus 119.* 1. Ad Dóminum cum tribulárer cla-



má- vi : * et ex*au*dívit me. *Flexa :* prolongátus est : †

2. Dómine líbera ánimam méam a lábiis iníquis, * et a língua *do*lósa.
3. Quid détur tíbi, aut quid apponátur tíbi, * ad línguam *do*lósam?
4. Sagíttae poténtis acútae, * cum carbónibus deso*la*tóriis.
5. Heu míhi! quia incolátus méus prolongátus est : † habitávi cum habitántibus Cédar : * multum íncola fúit áni*ma* méa.
6. Cum his qui odérunt pácem éram pacíficus : * cum loquébar íllis, impugnábant *me* gratis.
7. Réquiem aetérnam * dóna *éis* Dómine.
8. Et lux perpétua * lúce*at* éis.

Anti-
phona.


He-u me! qui-a incolátus mé-us pro- longátus est.

3. Ant.
8. G


D Ominus * custódit te ab ómni má-lo : custódi-at



ánimam tú-am Dóminus. *Psalmus 120.* 1. Levávi ócu-



los mé-os in món-tes, * unde véni-et auxí*li-um* mí- hi.



vel : mí- hi.

2. Auxílium méum a Dómino, * qui fécit caé*lum et* térram.
3. Non det in commotiónem pédem túum : * neque dormitet *qui cu*stódit te.
4. Ecce non dormitábit neque dórmiet, * qui cu*stódit* Israel.
5. Dóminus custódit te, Dóminus protéctio túa, * super mánum déx*teram* túam.
6. Per díem sol non úret te : * neque lú*na per* nóctem.
7. Dóminus custódit te ab ómni málo : * custódiat ánimam *túam* Dóminus.
8. Dóminus custódiat intróitum túum et éxitum túum, * ex hoc nunc, et us*que in* saéculum.
9. Réquiem aetérnam * dóna *éis* Dómine.
10. Et lux perpétua * lú*ceat* éis.

Anti-
phona.



Dóminus custódit te ab ómni má-lo : custódi-at



ánimam tú-am Dóminus.

4. Ant.
8. G



SI iniquitátes * observáveris Dómine : Dómine,



quis sustiné-bit? *Psalmus 129.* 1. De profúndis clamávi



ad te Dómine : * Dómine exáudi *vócem* mé- am.

2. Fiant áures túae intendéntes * in vócem deprecati*ónis* méae.
3. Si iniquitátes observáveris Dómine : * Dómine, quis *susti*nébit?
4. Quia apud te propitiátio est : * et propter légem túam sustínu*i te* Dómine.
5. Sustínuit ánima méa in vérbo éjus : * sperávit ánima mé*a in* Dómino.
6. A custódia matutína usque ad nóctem, * spéret Isra*el in* Dómino.
7. Quia apud Dóminum misericórdia : * et copiósa apud é*um red*émptio.
8. Et ípse rédimet Israel * ex ómnibus iniquitá*tibus* éjus.
9. Réquiem aetérnam * dóna *éis* Dómine.
10. Et lux perpétua * lú*ceat* éis.





2. In conspéctu Angelórum psállam tíbi : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nómi*ni* túo.

3. Super misericórdia túa et veritáte túa : * quóniam magnificásti super ómne, nómen sán*ctum* túum.

4. In quacúmque die invocávero te, exáudi me : * multiplicábis in ánima méa *vir*tútem.

5. Confiteántur tíbi Dómine ómnes réges **térrae** : * quia audiérunt ómnia vérba *óris* **túi** :

6. Et cántent in víis **Dó**mini : * quóniam mágna est glóri*a* **Dó**mini.

7. Quóniam excélsus Dóminus, et humília réspicit : * et álta a longe *co*gn**ó**scit.

8. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti mánum **túam**, * et sálvum me fécit déxte*ra* **túa**.

9. Dóminus retríbuet pro me : † Dómine misericórdia túa in **saéculum** : * ópera mánuum tuárum ne *de*spícias.

10. Réquiem aetérnam * dóna *éis* **Dó**mine.

11. Et lux perpétua * lúce*at* éis.

Antiphona.

Ope-ra mánu-um tu-árum, Dómi-ne, ne de-

spí-ci- as.

℣. Audívi vócem de caélo dicéntem mí-hi.

℟. Be-á-ti mórtu-i qui in Dómino mo-ri-úntur

Ad Magnificat, Antiphona.

Ant. 7. c

O - mne * quod dat míhi Pá- ter, ad me vé-

ni- et : et é-um qui vénit ad me, non e-jí-ci- am fo-ras.

Canticum B. Mariae Virginis. 1. Magní-ficat * ánima





Omnes versiculi eodem modo inchoantur, praeter duos ultimos.

2. Quia respéxit humilitátem ancíllae súae : * ecce enim ex hoc beátam me dicent ómnes generatiónes.
3. Quia fécit míhi mágna qui pótens est : * et sánctum nómen éjus.
4. Et misericórdia éjus a progénie in progénies * timéntibus éum.
5. Fécit poténtiam in bráchio súo : * dispérsit supérbos ménte córdis súi.
6. Depósuit poténtes de séde, * et exaltávit húmiles.
7. Esuriéntes implévit bónis : * et dívites dimísit inánes.
8. Suscépit Israel púerum súum, * recordátus misericórdiae súae.
9. Sicut locútus est ad pátres nóstros, * Abraham et sémini éjus in saécula.
10. Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine.
11. Et lux perpétua * lúceat éis.

Anti-phona.





Preces infrascriptae dicuntur flexis genibus, similiter et ad Laudes.

Páter nóster. *secreto.*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
℟. Sed líbera nos a málo.

Sequens Psalmus Láuda ánima méa *non dicitur in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, neque in die obitus seu depositionis Defuncti; neque quandocumque Officium recitatur ritu duplici.*





num in *ví-ta* mé- a : * psállam Dé-o mé-o quámdi-u



fú- ero. *Flexa :* saéculum, †

2. Nolíte confídere *in prin*cípibus : * in filiis hóminum, in quibus non est sálus.

3. Exíbit spíritus éjus, et revertétur in *térram* súam : * in illa díe períbunt ómnes cogitatiónes eórum.

4. Beátus cújus Déus Jácob adjútor éjus, † spes éjus in Dómino Dé*o i*psíus : * qui fécit caélum et térram, máre, et ómnia quae in éis sunt.

5. Qui custódit veritátem in saéculum, † fácit judícium injúriam *pati*éntibus : * dat éscam esuriéntibus.

6. Dóminus sólvit *compe*dítos : * Dóminus illúminat caécos.

7. Dóminus éri*git e*lísos, * Dóminus díligit jústos.

8. Dóminus custódit ádvenas, † pupíllum et vídu*am su*scípiet : * et vías peccatórum dispérdet.

9. Regnábit Dóminus in saécula, Déus *túus* Síon, * in generatiónem et generatiónem.

10. Réqui*em ae*térnam * dóna éis Dómine.

11. Et *lux per*pétua * lúceat éis.

Deinde :

℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimam éjus [ánimas eórum].
℣. Requiéscat in páce [Requiéscant in páce]. ℟. Amen.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

Dicitur Oratio conveniens ex iis quae sequuntur ; deinde ℣. Réquiem aetérnam, *etc.*, *ut infra*, 478.

In die depositionis Defuncti.

Oratio.

ABsólve, quaésumus Dómine, ánimam fámuli tui *N.*, ut defúnctus saéculo tibi vivat : † et quae per fragilitátem carnis humána conversatióne commísit, * tu véniā misericordíssimae pietátis abstérge. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum : † qui tecum vivit et regnat in unitate Spíritus Sancti Deus, * per ómnia saécula saeculórum. ℟. Amen.

Si fuerit femina, dicitur : ánimam fámulae tuae *N.*, ut defúncta.

Vel alia Oratio.

DEus, cui próprium est miseréri semper et párcere, te súpplices exorámus pro ánima fámuli tui *N.* (fámulae tuae *N.*), quam hódie de hoc saéculo migráre jussísti : † ut non tradas eam in manus inimíci, neque obliviscáris in finem, sed júbeas eam a sanctis Angelis súscipi, et ad pátriam paradísi perdúci; * ut quia in te sperávit et crédidit, non poenas inférni sustíneat, sed gáudia aetérna possídeat. Per Dóminum nostrum.

In die tertio, septimo et trigesimo depositionis Defuncti.

Oratio.

QUaésumus Dómine, ut ánimae fámuli tui *N.* (fámulae tuae *N.*), cujus depositiónis diem tértium (*vel* séptimum, *vel* trigésimum) commemorámus, † Sanctórum atque electórum tuórum largíri dignéris consórtium; * et rorem misericórdiae tuae perénnem infúndas. Per Dóminum nostrum.

In Anniversario.

Oratio.

DEus indulgentiárum Dómine : † da ánimae fámuli tui *N.* (fámulae tuae *N.*, *vel* animábus famulórum famularúmque tuárum), cujus (quorum) anniversárium depositiónis diem commemorámus, * refrigérii sedem, quiétis beatitúdinem, et lúminis claritátem. Per Dóminum nostrum.

Pro Summo Pontifice defuncto.

Oratio.

DEus, qui inter summos sacerdótes fámulum tuum *N.* ineffábili tua dispositióne connumerári voluísti : † praesta, quaésumus; ut qui unigéniti Fílii tui vices in terris gerébat, * sanctórum tuórum pontíficum consórtio perpétuo aggregétur. Per eúmdem Dóminum nostrum.

Pro defuncto Episcopo.

Oratio.

DEus, qui inter apostólicos sacerdótes fámulum tuum *N.* pontificáli fecísti dignitáte vigére : † praesta, quaésumus; * ut eórum quoque perpétuo aggregétur consórtio. Per Dóminum nostrum.

Si fuerint plures, dicitur in numero plurali.

Pro Episcopo Cardinali defuncto, dicatur : fámulum tuum *N.* Epíscopum Cardinálem pontificáli fecísti dignitáte.

Pro Presbytero Cardinali (Episcopo) defuncto : fámulum tuum *N.* Presbýterum Cardinálem pontificáli fecísti.

Pro Presbytero (vel Diacono) Cardinali (Sacerdote) defuncto : fámulum tuum *N.* Presbýterum (Diáconum) Cardinálem sacerdotáli fecísti.

Pro Diacono autem Cardinali, qui in ordine Presbyteratus non fuerit constitutus, dicatur Oratio Inclína Dómine, *quae habetur paulo infra, hoc modo :* ut ánimam fámuli tui *N.* Diáconi Cardinális, quam de hoc saéculo, *etc.*

Pro defuncto Sacerdote.

Oratio.

DEus, qui inter apostólicos sacerdótes fámulum tuum *N.* sacerdotáli fecísti dignitáte vigére : † praesta, quaésumus; * ut eórum quoque perpétuo aggregétur consórtio. Per Dóminum nostrum.

Vel Oratio.

PRaesta, quaésumus Dómine : † ut ánima fámuli tui *N.* sacerdótis, quem in hoc saéculo commorántem, sacris munéribus decorásti, * in caelésti sede gloriósa semper exsúltet. Per Dóminum nostrum.

Pro uno Defuncto.

Oratio.

INclína Dómine aurem tuam ad preces nostras, quibus misericórdiam tuam súpplices deprecámur : † ut ánimam fámuli tui *N.*, quam de hoc saéculo migráre jussísti, in pacis ac lucis regióne constítuas, * et Sanctórum tuórum júbeas esse consórtem. Per Dóminum nostrum.

Pro una Defuncta.

Oratio.

QUaésumus Dómine, pro tua pietáte miserére ánimae fámulae tuae *N.* : † et a contágiis mortalitátis exútam, * in aetérnae salvatiónis partem restítue. Per Dóminum nostrum.

Pro defunctis Fratribus, Propinquis et Benefactoribus.

Oratio.

DEus, véniae largítor et humánae salútis amátor : † quaésumus cleméntiam tuam; ut nostrae congregatiónis fratres, propínquos et benefactóres, qui ex hoc saéculo transiérunt, * beáta María semper Vírgine intercedénte cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuae beatitúdinis consórtium pervenire concédas. Per Dóminum nostrum.

Post Orationem dicitur (semper plurali numero) :

℣. Réquiem aetérnam dóna éis Dómine.
℟. Et lux perpétua lúceat éis.

Deinde Cantores :



℣. Requi-éscant in pá-ce. ℟. Amen.

AD MATUTINUM.

Invitatorium.

6.


R Egem cú-i ómni-a vívunt, * Veníte ad-orémus.

Chorus repetit : Régem cúi ómnia vívunt, * Veníte adorémus.

Ps. 94.


V Eníte, exsultémus Dómino, jubi-lémus Dé-o



salutá-ri nóstro : praeoccupémus fáci-em éjus in confes-



si-óne, et in psálmis jubi-lémus é-i. Régem.



Quóni-am Dé-us mágnus Dóminus, et Rex mágnus



super ómnes dé-os : quóni-am non repéllet Dóminus



plébem sú-am, qui-a in mánu éjus sunt ómnes fínes tér-



rae, et altitúdines mónti-um ípse cónspicit. * Vení-te.


Quóni-am ipsí-us est máre, et ípse fécit íllud, et
áridam fundavérunt mánus éjus: vení-te, adorémus et
procidámus ante Dé-um : plorémus coram Dómino, qui
fécit nos : qui-a ípse est Dóminus Dé-us nóster : nos
autem pópulus é-jus, et óves páscu-ae éjus. Régem.
Hódi-e si vócem éjus audi-éri-tis, no-lí-te obduráre
córda véstra, sicut in exacerba-ti-óne secúndum dí-em
tenta-ti-ónis in desérto : ubi tentavérunt me pátres
véstri, probavérunt et vidérunt ópera mé-a. * Vení-te.



Quadragínta ánnis próximus fú-i genera-ti-óni hú-ic,



et díxi : Semper hi érrant córde : ípsi vero non co-



gnovérunt ví-as mé-as, quíbus jurávi in í-ra mé-a, si



intro-íbunt in réqui-em mé-am. Régem.



Réqui-em aetérnam dóna é-is Dómine : et lux per-



pétu-a lúce-at é-is. * Vení-te. Régem.

Hoc Invitatorium dicitur tantum in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, et in die depositionis defuncti : quibus diebus dicuntur tres infrascripti Nocturni, et Antiphonae duplicantur; et quoties integrum Officium, licet sub ritu semiduplici, recitatur. Aliis temporibus dicitur tantum unum Nocturnum cum Laudibus, hoc ordine : Feria II. et V., primum Nocturnum; Feria III. et VI., secundum Nocturnum; Feria IV. et Sabbato, tertium Nocturnum.

IN PRIMO NOCTURNO.

Pro Feria II. et V.

1. Ant.
7. c



D I- rige, * Dómine Dé- us mé- us, in conspéctu



tú-o ví-am mé- am. *Psalmus 5.* 1. Vérba mé-a áuribus



pércipe Dómine, * intéllige clamó- rem mé- um.



Flexa : e-órum, †

2. Inténde vóci orationis méae, * rex méus et Déus méus.
3. Quóniam ad té orábo : * Dómine mane exáudies vócem méam.
4. Mane astábo tíbi et vidébo : * quóniam non Déus vólens iniquitátem tú es.
5. Neque habitábit juxta té malígnus : * neque permanébunt injústi ante óculos túos.
6. Odisti ómnes qui operántur iniquitátem : * pérdes ómnes qui loquúntur mendácium.
7. Virum sánguinum et dolósum abominábitur Dóminus : * égo autem in multitúdine misericórdiae túae.
8. Introíbo in dómum túam : * adorábo ad témplum sánctum túum in timóre túo.
9. Dómine, déduc me in justítia túa : * propter inimícos méos dírige in conspéctu túo víam méam.
10. Quóniam non est in óre eórum véritas : * cor eórum vánum est.
11. Sepúlcrum pátens est gúttur eórum, † línguis súis dolóse agébant : * júdica íllos, Déus.
12. Décidant a cogitatiónibus súis, † secúndum multitúdinem impietátum eórum expélle éos : * quóniam irritavérunt te Dómine.
13. Et laeténtur ómnes qui spérant in te : * in aetérnum exsultábunt, et habitábis in éis.
14. Et gloriabúntur in te ómnes qui díligunt nómen túum, * quóniam tu benedíces jústo.
15. Dómine, ut scúto bónae voluntátis túae, * coronásti nos.
16. Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine.
17. Et lúx perpétua * lúceat éis.

Anti-
phona.



Dí- rige, Dómine Dé- us mé- us, in conspéctu



tú-o ví-am mé- am.

2. Ant. 8. G



C Onvér- tere Dómine, * et éripe ánimam mé-



am, quóni-am non est in mórte qui mémor sit tú- i.



Psalmus 6. 1. Dómine, ne in furóre tú-o árgu-**as** me : *



neque in íra tú-a cor*rípi*- **as** me. *Flexa :* mé-o, †

2. Miserére méi Dómine, quóniam infírmus sum : * sána me Dómine, quóniam conturbáta sunt *óssa* **méa**.

3. Et ánima méa turbáta est **valde** : * sed tu Dó*mine* **ús**quequo?

4. Convértere Dómine, et éripe ánimam **méam** : * sálvum me fac propter misericór*diam* **túam**.

5. Quóniam non est in mórte qui mémor sit **túi** : * in inférno autem quis confité*bitur* **tíbi**?

6. Laborávi in gémitu méo, † lavábo per síngulas nóctes léctum **méum** : * lácrimis méis strátum mé*um ri***gá**bo.

7. Turbátus est a furóre óculus **méus** : * inveterávi inter ómnes ini*mícos* **méos**.

8. Discédite a me ómnes qui operámini iniqui**tá**tem : * quóniam exaudívit Dóminus vócem *flétus* **méi**.

9. Exaudívit Dóminus deprecatiónem **méam** : * Dóminus oratiónem mé*am sus***cé**pit.

10. Erubéscant et conturbéntur veheménter ómnes inimíci **méi** : * convertántur et erubéscant val*de ve***ló**citer.

11. Réquiem aetér**nam** * dóna *éis* **Dó**mine.

12. Et lux per**pé**tua * lú*ceat* **éis**.

Antiphona.



Convér- tere Dómine, et éripe ánimam mé-am,



quóni-am non est in mórte qui mémor sit tú- i.

8. Ant. 8. G



N Equándo * rápi- at ut lé-o ánimam mé-am,



dum non est qui rédimat, neque qui sálvum fáci- at.



Psalmus 7. 1. Dómine Dé-us mé-us, in te sperá- vi : *



sálvum me fac ex ómnibus persequéntibus me, et *líbe-*



ra me. *Flexa :* mé-am, †

2. Nequándo rápiat ut léo ánimam **méam,** * dum non est qui rédimat, neque qui *sálvum* **fá**ciat.

3. Dómine Déus méus, si féci **ístud,** * si est iníquitas in má*nibus* **méis** :

4. Si réddidi retribuéntibus mihi **mála,** * décidam mérito ab inimícis mé*is in***á**nis.

5. Persequátur inimícus ánimam méam, † et comprehéndat, et concúlcet in térra vítam **méam** : * et glóriam méam in púlve*rem de*dúcat.

6. Exsúrge Dómine in íra **túa** : * et exaltáre in fínibus inimicó*rum me*órum.

7. Et exsúrge Dómine Déus méus in praecépto quod **mandásti** : * et synagóga populórum cir*cúmda***bit** te.

8. Et propter hanc in áltum **regrédere** : * Dóminus jú*dicat* **pó**pulos.

9. Júdica me Dómine secúndum justítiam méam, * et secúndum innocéntiam *méam* super me.

10. Consumétur nequítia peccatórum, et díriges jústum, * scrútans córda et *rénes* Déus.

11. Jústum adjutórium méum a Dómino, * qui sálvos fácit *réctos* córde.

12. Déus júdex jústus, fórtis et pátiens : * numquid iráscitur per sín*gulos* díes?

13. Nisi convérsi fuéritis, gládium súum vibrábit : * árcum súum teténdit, et pa*rávit* íllum.

14. Et in éo parávit vása mórtis : * sagíttas súas ardénti*bus ef*fécit.

15. Ecce partúriit injustítiam : * concépit dolórem, et péperit in*iqui*tátem.

16. Lácum apéruit, et effódit éum : * et íncidit in fóve*am quam* fécit.

17. Convertétur dólor éjus in cáput éjus : * et in vérticem ipsíus iníquitas *éjus de*scéndet.

18. Confitébor Dómino secúndum justítiam éjus : * et psállam nómini Dómi*ni al*tíssimi.

19. Réquiem aetérnam * dóna *éis* Dómine.

20. Et lux perpétua * lú*ceat* éis.

Anti-phona.



Nequándo rápi-at ut lé-o ánimam mé-am, dum



non est qui rédimat, neque qui sálvum fáci-at.



℣. A pórta ínfe-ri. ℟. Eru-e Dómine ánimas e-ó-rum.

Páter nóster. *totum secreto.*

Lectiones leguntur sine Absolutione, Benedictione et Titulo.

Lectio I.[1] *Job. 7. d.*

PArce mihi Dómi*ne* : † níhil enim sunt díes mé*i*. Quid est hómo, *quia magnífi*cas éum? aut quid appónis *erga éum* cor túum? Visitas éum dilúcu*lo*, † et súbito móbas íl*lum*. Usquequo non párcis míhi, nec dimíttis me, *ut glútiam sali*vam méam? Peccá*vi*, † quid fáciam tíbi *o cústos* hóminum? Quare posuísti me contrárium tí*bi*, † et fáctus sum *mihimetí*psi grávis? Cur non tóllis peccátum mé*um*, † et quare non áufers *iniquitá*tem méam? Ecce nunc in púlvere dórmi*am* : † et si mane me quaesíeris, non subsístam.

[1] Tonus Lectionum habetur in Appendice.

Lectiones terminantur sine Tu autem, *vel alia conclusione.*

Resp. 8.



Lectio II. *Job. 10.*

TAédet ánimam méam vítae mé*ae*, † dimíttam advérsum me elóquium mé*um*, † lóquar in amaritúdine ánimae mé*ae*. Dicam Déo : Nóli me condemná*re* : † índica mihi cur me ita jú*dices*. Numquid bónum tibi vidétur, si calumniéris me et ópprimas me, ópus mánuum tuá*rum*, † et consílium *impiórum* ádjuves? Numquid óculi cárnei tíbi *sunt* : † aut sicut vídet hómo, *et tu* vidébis? Numquid sicut díes hóminis díes tú*i*, † et ánni túi sicut humána sunt témpo*ra*, † ut quaéras iniquitátem méam, *et peccátum méum* scrutéris? Et scias quia níhil ímpium féce*rim*, † cum sit némo qui de mánu túa póssit erúere.

Resp. 4.





Lectio III. *Job. 10. b.*

MAnus túae fecérunt me, et plasmavérunt me tótum in circúi*tu* : † et sic *repénte praecí*pitas me? Meménto, quaéso, quod sicut lútum féceris *me*, † et in púlverem redú*ces me*. Nonne sicut lac mulsísti me, et sicut cáseum *me coa*gulásti? Pélle et cárnibus vestísti *me* : † óssibus et nérvis compegí*sti me*. Vitam et misericórdiam tribuisti mí*hi*, † et visitátio túa custodívit spíritum méum.

Resp. 8.



pavésco, et ante te erubé-sco : dum véne-ris judi-

cáre nó-li me condemná- re. * Qui-a.

℣. Réqui- em aetérnam dóna é- is Dómi- ne : et

lux perpétu-a lú- ce- at é- is. * Qui-a.

Postea ad Laudes, ut infra, 503, *quando dicitur unum tantum Nocturnum.*[1]

IN SECUNDO NOCTURNO.

Pro Feria III. et VI.

1. Ant. 8. G

IN lóco páscu-ae * ibi me collocá-vit.

Psalmus 22. 1. Dóminus régit me, et nihil míhi dé- erit : *

in lóco páscu-ae ibi me *collo*cá- vit.

---

[1] Si unum tantum Nocturnum recitaretur sine Laudibus, attamen dicendae essent Preces cum Psalmo *De profundis* (quando hic alias dici debet), et Oratione convenienti, etsi continuo subsequerentur Exsequiae, vel Missa aut Absolutio.

2. Super áquam refectiónis educávit me : * ánimam mé*am con*vértit.
3. Dedúxit me super sémitas justítiae, * propter *nómen* súum.
4. Nam et si ambulávero in médio úmbrae mórtis, non timébo mála : * quóni*am tu* mécum es.
5. Virga túa et báculus túus : * ípsa me *conso*láta sunt.
6. Parásti in conspéctu méo ménsam, * advérsus éos qui *tríbu*lant me.
7. Impinguásti in óleo cáput méum : * et cálix méus inébrians *quam prae*clárus est!
8. Et misericórdia túa subsequétur me * ómnibus diébus *vítae* méae :
9. Et ut inhábitem in dómo Dómini, * in longitúdi*nem di*érum.
10. Réquiem aetérnam * dóna *éis* Dómine.
11. Et lux perpétua * lú*ceat* éis.

Antiphona.



In lóco páscu-ae ibi me collocá-vit.

2. Ant. 8. G



DElícta * juventú-tis mé-ae et ignoránti-as mé-



as ne memíne-ris Dómine. *Psalmus 24.* 1. Ad te Dó-



mine levávi ánimam mé- am : * Dé-us mé-us in te



confído, non *eru*bés-cam

2. Neque irrídeant me inimíci méi : * étenim univérsi qui sústinent te non *confun*déntur.
3. Confundántur ómnes iníqua agéntes * *super*vácue.
4. Vias túas Dómine demónstra míhi : * et sémitas túas *édo*ce me.
5. Dírige me in veritáte túa, et dóce me : * quia tu es Déus salvátor méus, et te sustínui *tóta* díe.
6. Reminíscere miseratiónum tuárum Dómine, * et misericordiárum tuárum, quae a *saécu*lo sunt.

7. Delícta juventútis méae, * et ignorántias méas *ne me*míneris.
8. Secúndum misericórdiam túam meménto **méi** tu : * propter bonitátem *túam* **Dó**mine.
9. Dúlcis et réctus **Dó**minus : * propter hoc légem dábit delinquénti*bus in* vía.
10. Díriget mansuétos in **ju**dício : * docébit mítes *vías* súas.
11. Univérsae víae Dómini misericórdia et **vé**ritas, * requiréntibus testaméntum éjus et testimó*nia* éjus.
12. Propter nómen túum Dómine propitiáberis peccáto **mé**o : * múl*tum est* énim.
13. Quis est hómo qui tímet **Dó**minum? * légem státuit éi in vía *quam e*légit.
14. Anima éjus in bónis demo**rá**bitur : * et sémen éjus heredi*tábit* térram.
15. Firmaméntum est Dóminus timéntibus **é**um ; * et testaméntum ipsíus ut manife*stétur* íllis.
16. Oculi méi semper ad **Dó**minum : * quóniam ípse evéllet de láqueo *pédes* méos.
17. Réspice in me, et miserére **mé**i : * quia únicus et páu*per sum* égo.
18. Tribulatiónes córdis méi multipli**cá**tae sunt : * de necessitátibus méis *éru*e me.
19. Víde humilitátem méam et labórem **mé**um : * et dimítte univérsa de*lícta* méa.
20. Réspice inimícos méos quóniam multipli**cá**ti sunt, * et ódio iní*quo o*dérunt me.
21. Custódi ánimam méam, et érue me : * non erubéscam, quóniam spe*rávi* in te.
22. Innocéntes et récti adhaesérunt míhi : * quia sus*tínu*i te.
23. Líbera Déus Israel * ex ómnibus tribulatió*nibus* súis.
24. Réquiem ae**tér**nam * dóna *éis* **Dó**mine.
25. Et lux per**pé**tua * lú*ceat* éis.

Anti-phona.

Delícta juventú-tis mé-ae et ignoránti-as mé-as


ne memíne-ris Dómine.

3. Ant.
4. E

CRédo vidé-re * bóna Dómini in térra vivénti-um.



Psalmus 26. 1. Dóminus illumináti- *o* mé- a, * et sálus



mé-*a : quem ti-* mébo? *Flexa :* tribulánti- um me : †

2. Dóminus protéctor *vítae* méae * a *quo trepi*dábo?
3. Dum appropiant super *me no*céntes, * ut *édant cárnes* méas :
4. Qui tribulant me ini*míci* méi : * ipsi infirmáti sunt *et ceci*dérunt.
5. Si consístant advér*sum me* cástra, * non ti*mébit cor* méum.
6. Si exsúrgat advér*sum me* proélium, * in hoc *égo spe*rábo.
7. Unam pétii a Dómino, *hanc re*quíram, * ut inhábitem in dómo Dómini ómnibus dié*bus vítae* méae :
8. Ut vídeam volu*ptátem* Dómini, * et vísi*tem témplum* éjus.
9. Quóniam abscóndit me in taberná*culo* súo : * in díe malórum protéxit me in abscóndito taber*náculi* súi.
10. In pétra *exal*távit me : * et nunc exaltávit cáput méum super ini*mícos* méos.
11. Circuívi et immolávi in tabernáculo éjus hóstiam vocife*ratió*nis : * cantábo, et psál*mum dícam* Dómino.
12. Exáudi Dómine vócem méam qua cla*mávi* ad te : * miserére mé*i*, *et ex*áudi me.
13. Tíbi díxit cor méum, exquisívit te fá*cies* méa : * fáciem túam Dó*mine re*quíram.
14. Ne avértas fáciem *túam* a me : * ne declínes in íra *a sérvo* túo.
15. Adjútor *méus* ésto : * ne derelínquas me, neque despícias me, Déus sa*lutáris* méus.
16. Quóniam páter méus et máter méa de*reli*quérunt me : * Dóminus *autem as*súmpsit me.
17. Légem póne míhi Dómine in *vía* túa : * et dírige me in sémitam réctam propter in*imícos* méos.
18. Ne tradíderis me in ánimas tribulántium me : † quóniam insurrexérunt in me té*stes íní*qui, * et mentíta est in*íquitas* síbi.
19. Crédo vidére *bóna* Dómini * in *térra vi*véntium.
20. Exspécta Dóminum, viri*líter* áge : * et confortétur cor túum, et *sústine* Dóminum.
21. Réqui*em ae*térnam * dó*na éis* Dómine.
22. Et *lux per*pétua * *lúceat* éis.

Anti-
phona.



Crédo vidé-re bóna Dómini in térra vivénti-um.



℣. Cóllocet é-os Dóminus cum princípibus.



℟. Cum princípibus pópu-li sú- i.

Páter nóster. *totum secreto.*

Lectio IV. *Job. 13. d.*

REspónde mí*hi* : † quántas hábeo iniquitátes et peccá*ta*, † scélera méa et delícta osténde mí*hi*. Cur fáciem túam abscón*dis*, † et arbitráris me *inimí*cum túum? Contra fólium, quod vénto rápitur, osténdis poténtiam tú*am*, † et stípulam síccam persé*queris*. Scribis enim contra me amaritúdi*nes*, † et consúmere me vis peccátis adolescéntiae mé*ae*. Posuísti in nérvo pédem mé*um*, † et observásti ómnes sémitas méas, et vestígia pédum meórum considerá*sti* : † qui quasi putrédo consuméndus sum, et quasi vestiméntum, quod coméditur a tínea.

Resp. 2.



MEménto mé- i * Dé- us, qui-a véntus est



ví-ta mé- a : * Nec aspí- ci- at me vísus hó-



mi- nis. ℣. De profúndis clamávi ad te, Dómi- ne :



Dómine, exáudi vócem mé- am. * Nec.

Lectio V. *Job. 14.*

HOmo, nátus de muliere, brévi vivens témpo*re*, † replétur múltis misé*riis*. Qui quasi flos egréditur et contéri*tur*, † et fúgit velut úmbra, et nunquam in eódem státu pér*manet*. Et dignum dúcis super hujuscémodi aperire

óculos tú*os*, † et addúcere éum técum *in ju*dícium? Quis pótest fácere múndum *de immúndo concéptum* **sémine**? *Nonne tu, qui* **sólus es**? Bréves díes hóminis sunt, númerus ménsium éjus apud **te** *est :* † constituísti términos éjus, qui praeteríri non **pó***terunt.* Recéde páululum ab éo, ut quié*scat,* † donec optáta véniat, sicut mercenárii, **díes éjus.**

Resp. 2.

Lectio VI. *Job. 14. c.*

Quis míhi hoc tríbuat, ut in inférno prótegas *me*, † et abscóndas me, donec pertránseat fúror tú*us*, † et constítuas míhi témpus *in quo recordé*ris méi? Putásne *mórtuus hómo rur*sum **vívat**? Cúnctis diébus quibus nunc **míli***to*, † exspécto donec véniat immutátio **mé***a*. Vocábis me, et égo respondébo **tí***bi* : † óperi mánuum tuárum pórriges **déx***teram*. Tu quidem gréssus méos dinumerá*sti*, † sed párce **peccátis méis.**



Postea ad Laudes, ut infra, 503, *quando dicitur unum tantum Nocturnum.*

IN TERTIO NOCTURNO.

Pro Feria IV. et Sabbato.



ad adjuvándum me réspice. *Psalmus 39.* 1. Exspéctans



exspectávi Dóminum, * et intén*dit* mí- hi.



Flexa : númerus : †

2. Et exaudívit préces méas : * et edúxit me de lácu misériae et de lú*to* faécis.

3. Et státuit super pétram pédes méos : * et diréxit grés*sus* méos.

4. Et immísit in os méum cánticum nóvum, * cármen Dé*o* nóstro.

5. Vidébunt múlti, et timébunt : * et sperábunt *in* Dómino.

6. Beátus vir cújus est nómen Dómini spes éjus : * et non respéxit in vanitátes et insáni*as* fálsas.

7. Múlta fecísti tu Dómine Déus méus mirabília túa : * et cogitatiónibus túis non est qui símilis *sit* tíbi.

8. Annuntiávi et locútus sum : * multiplicáti sunt su*per* númerum.

9. Sacrifícium et oblatiónem noluísti : * áures autem perfecí*sti* míhi.

10. Holocáustum et pro peccáto non postulásti : * tunc díxi : Ec*ce* vénio.

11. In cápite líbri scríptum est de me ut fácerem voluntátem túam : * Déus méus vólui, et légem túam in médio cór*dis* méi.

12. Annuntiávi justítiam túam in ecclésia mágna : * ecce lábia méa non prohibébo, Dómine *tu* scísti.

13. Justítiam túam non abscóndi in córde méo : * veritátem túam et salutáre tú*um* díxi.

14. Non abscóndi misericórdiam túam et veritátem túam * a concíli*o* múlto.

15. Tu autem Dómine ne longe fácias miseratiónes túas a me : * misericórdia túa et véritas túa, semper su*sce*pérunt me.

16. Quóniam circumdedérunt me mála, quórum non est númerus : † comprehendérunt me iniquitátes méae, * et non pótui ut *vi*dérem.

17. Multiplicátae sunt super capíllos cápitis méi : * et cor méum de*re*líquit me.

18. Compláceat tíbi Dómine ut éruas me : * Dómine ad adjuvándum *me* réspice.

19. Confundántur et revereántur simul qui quaérunt ánimam méam, * ut áufe*rant* éam.

20. Convertántur retrórsum et revereántur, * qui vólunt mí*hi* mála.
21. Férant conféstim confusiónem súam, * qui dícunt míhi : Eu*ge*, éuge.
22. Exsúltent et laeténtur super te ómnes quaeréntes te : * et dicant semper : Magnificétur Dóminus, qui díligunt salutá*re* túum.
23. Ego autem mendícus sum et páuper : * Dóminus sollícitus *est* méi.
24. Adjútor méus et protéctor méus tú es : * Déus méus ne *tar*dáveris.
25. Réquiem aetérnam * dóna é*is* Dómine.
26. Et lux perpétua * lúce*at* éis.





2. Dóminus consérvet éum et vivíficet éum, † et beátum fáciat éum in térra : * et non trádat éum in ánimam inimicó*rum* éjus.
3. Dóminus ópem férat illi super léctum dolóris éjus : * univérsum strátum ejus versásti in infirmitá*te* éjus.

4. Ego dixi : Dómine miserére méi : * sána ánimam méam, quia peccá*vi* tíbi.

5. Inimíci méi dixérunt mála míhi : * quando moriétur, et períbit no*men* éjus?

6. Et si ingrediebátur ut vidéret, vána loquebátur : * cor éjus congregávit iniquitá*tem* síbi.

7. Egrediebátur foras, * et loquebátur in *id*ípsum.

8. Advérsum me susurrábant ómnes inimíci méi : * advérsum me cogitábant má*la* míhi.

9. Vérbum iníquum constituérunt advérsum me : * Numquid qui dórmit non adjíciet ut *re*súrgat?

10. Etenim hómo pácis méae, in quo sperávi : * qui edébat pánes méos, magnificávit super me supplanta*ti*ónem.

11. Tu autem Dómine miserére méi et resúscita me : * et retríbu*am* éis.

12. In hoc cognóvi quóniam voluísti me : * quóniam non gaudébit inimícus mé*us* super me.

13. Me autem propter innocéntiam suscepísti : * et confirmásti me in conspéctu túo in *ae*térnum.

14. Benedíctus Dóminus Déus Israel a saéculo et usque in saéculum : * fi*at*, fíat.

15. Réquiem aetérnam * dóna é*is* Dómine.

16. Et lux perpétua * lúce*at* éis.

Antiphona.



3. Ant. 2. D





Psalmus 41. 1. Quemádmodum desíderat cérvus ad fóntes



aquá- rum : * i-ta desíderat ánima mé-a ad *te* Dé- us.

2. Sitívit ánima méa ad Déum fórtem **ví**vum : * quando véniam, et apparébo ante fáci*em* **Déi**?

3. Fuérunt míhi lácrimae méae pánes díe ac **nó**cte : * dum dícitur míhi quotídie : Ubi est Dé*us* **tú**us?

4. Haec recordátus sum, et effúdi in me ánimam **mé**am : * quóniam transíbo in lócum tabernáculi admirábilis, usque ad dó*mum* **Déi**.

5. In vóce exsultatiónis et confessi**ó**nis : * sónus e*pu***lán**tis.

6. Quare tristis es ánima **méa**? * et quare *con***túr**bas me?

7. Spéra in Déo, quóniam adhuc confitébor **íl**li : * salutáre vúltus méi, et Dé*us* **méus**.

8. Ad meípsum ánima méa contur**bá**ta est : * proptérea mémor éro túi de térra Jordánis et Hermóniim a món*te* **mó**dico.

9. Abýssus abýssum **ín**vocat, * in vóce cataractárum *tu***á**rum.

10. Omnia excélsa túa et flúctus **túi** * super me tran*si***é**runt.

11. In díe mandávit Dóminus misericórdiam **sú**am : * et nócte cánti*cum* **é**jus.

12. Apud me orátio Déo vítae **mé**ae : * dícam Déo : Suscé*ptor* **méus** es.

13. Quare oblítus es **méi**? * et quare contristátus incédo, dum affligit me in*i***mí**cus?

14. Dum confringúntur óssa **méa**, * exprobravérunt míhi qui tríbulant me inimí*ci* **méi**.

15. Dum dícunt míhi per síngulos díes : Ubi est Déus **tú**us? * quare trístis es ánima méa, et quare *con***túr**bas me?

16. Spéra in Déo, quóniam adhuc confitébor **íl**li * : salutáre vúltus méi, et Dé*us* **méus**.

17. Réquiem aetérnam * dóna é*is* **Dó**mine.

18. Et lux perpétua * lúce*at* **é**is.

Anti-phona.



Si-tívit ánima mé-a ad Dé-um ví-vum : quando



véni-am, et apparé-bo ante fáci-em Dómini?



℣. Ne trádas bésti- is ánimas confiténtes tí-bi.



℟. Et ánimas páuperum tu-órum ne obliviscáris in fínem.

Páter nóster. *totum secreto.*

Lectio VII. *Job. 17.*

SPíritus méus attenuábitur, díes méi breviabún*tur,* † et sólum míhi súperest sepúl*crum.* Non peccá*vi,* † et in amaritudínibus morátur óculus mé*us.* Líbera me Dómine, et póne me juxta *te,* † et cujúsvis mánus púgnet con*tra me.* Díes méi transié*runt,* † cogitatiónes meae dissipátae sunt, torquéntes cor mé*um.* Nóctem vertérunt in dí*em,* † et rursum post ténebras spéro lú*cem.* Si sustinúero, inférnus dómus méa *est,* † et in ténebris strávi léctulum mé*um.* Putrédini díxi : Páter méus *es;* † máter méa, et soror méa, vér*mibus.* Ubi est ergo nunc praestolátio mé*a,* † et patiéntiam méam quis consíderat?

Resp. I.



PEccántem me * quo-tí- di-e, et non me paeni-



tén-tem, tímor mórtis contúr- bat me : * Qui-a in in-

fér- no núlla est redémpti- o, mi-serére



mé- i Dé-us, et sál- va me. ℣. Dé-us, in nómine



tú-o sál- vum me fac, et in virtúte tú- a lí-be-



ra me. * Qui-a.

Lectio VIII. *Job. 19. c.*

PElli méae, consúmptis cárnibus, adhaésit os mé*um*, † et derelícta sunt tantúmmodo lábia circa déntes **mé***os*. Miserémini méi, miserémini méi, saltem vos amíci **mé***i*, † quia mánus Dómini tétigit *me*. Quare persequímini me sicut **Dé***us*, † et cárnibus méis *satu***rámini?** Quis mihi tríbuat *ut scribántur sermó***nes méi?** quis mihi det ut exaréntur in libro stýlo férreo, et plúmbi **lámi***na*, † vel celte *sculpántur in* **sílice?** Scio enim quod redémptor méus vivit, et in novíssimo díe de térra **surrectúrus** *sum* : † et rursum circúmdabor pélle méa, et in cárne méa vidébo Déum **mé***um*. Quem visúrus sum égo ípse, et óculi méi conspectúri sunt, et non **áli***us* : † repósita est haec spes méa in **sínu méo.**

Resp. 8.

DOmine, * secúndum áctum mé- um nó-li



me ju-di- cá- re : ni-hil dígnum in conspéctu



tú- o é- gi : íd- e-o dépre- cor ma- jestá-



tem tú- am, * Ut tu Dé-us dé-le- as in-



Lectio IX. *Job. 10. d.*

QUare *de vúlva edu*xísti mé? qui útinam consúmptus és*sem*, † ne óculus me vidé*ret!* Fuíssem quasi non és*sem*, † de útero translátus ad tú*mulum.* Numquid non páucitas diérum meórum *finié*tur brevi? Dimítte ergo me, ut plángam páululum dolórem mé*um* : † ántequam vádam, et non revértar, ad térram tenebrósam et opértam mórtis calígi*ne*, † térram misériae et tenebrárum, ubi úmbra mórtis, et núllus órdo, sed sempitérnus hórror inhábitat.



Sequens Responsorium dicitur in die Commemorationis omnium Defunctorum, et quando dicuntur pro Defunctis novem Lectiones.



Repetitur Líbera me Dómine, *usque ad* ℣. Trémens.

AD LAUDES.

Absolute incipitur

1. Ant.
1. f



Psalmus 50. 1. Mi-serére **mé-** i **Dé-** us,* secúndum má-



gnam mi-se-ricór*di- am* **tú-** am.

2. Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, * déle iniqui*tátem* méam.

3. Amplius láva me ab iniquitáte **méa** : * et a peccáto *méo* **múnda** me.

4. Quóniam iniquitátem méam égo cognósco : * et peccátum méum contra *me est* **semper.**

5. Tíbi sóli peccávi, et málum coram te féci : * ut justificéris in sermónibus túis, et víncas cum *judi***cáris.**

6. Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum : * et in peccátis concépit me *máter* **méa.**

7. Ecce enim veritátem dilexísti : * incérta et occúlta sapiéntiae túae manife*stásti* **míhi.**

8. Aspérges me hyssópo, et mundábor : * lavábis me, et super nívem *deal***bábor.**

9. Audítui méo dábis gáudium et laetítiam : * et exsultábunt óssa hu*mi-liá***ta.**

10. Avérte fáciem túam a peccátis méis : * et ómnes iniquitátes *méas* **déle.**

11. Cor múndum créa in me Déus : * et spíritum réctum ínnova in viscé*ribus* **méis.**

12. Ne projícias me a fácie túa : * et spíritum sánctum túum ne áu*feras* **a** me.

13. Rédde míhi laetítiam salutáris túi : * et spíritu princip*áli con***fírma** me.

14. Docébo iníquos vías túas : * et ímpii ad te *conver***téntur.**

15. Líbera me de sanguínibus Déus, Déus salútis méae : * et exsultábit língua méa justí*tiam* **túam.**

16. Dómine lábia méa apéries : * et os méum annuntiábit *láudem* **túam.**

17. Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique : * holocáustis non *dele***ctá**beris.

18. Sacrifícium Déo spíritus contribulátus : * cor contrítum et humiliátum Déus *non de***spícies.**

19. Benígne fac Dómine in bóna voluntáte túa Síon : * ut aedificéntur mú*ri Je***rú**salem.

20. Tunc acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes et holocáusta : * tunc impónent super altáre *túum* **vítulos.**

21. Réquiem aetérnam * dóna *éis* **Dó**mine.

22. Et lúx perpétua * lú*ceat* **éis.**



2. Exáudi oratiónem méam : * ad te ómnis *cáro* véniet.

3. Vérba iniquórum praevaluérunt super nos : * et impietátibus nóstris tu pro*piti*áberis.

4. Beátus quem elegísti et assumpsísti : * inhabitábit in á*triis* túis.

5. Replébimur in bónis dómus túae : * sánctum est témplum túum, mirábile in *aequi*táte.

6. Exáudi nos Déus salutáris nóster, * spes ómnium fínium térrae, et in *mári* longe.

7. Praéparans móntes in virtúte túa, accínctus poténtia : * qui contúrbas profúndum máris, sónum flú*ctuum* éjus.

8. Turbabúntur géntes, et timébunt qui hábitant términos a sígnis túis : * éxitus matutíni et véspere *dele*ctábis.

9. Visitásti térram et inebriásti éam : * multiplicásti locuple*táre* éam.

10. Flúmen Déi replétum est áquis, † parásti cíbum illórum ; * quóniam ita est praepará*tio* éjus.

11. Rívos éjus inébria, multíplica genímina éjus : * in stillicídiis éjus laetá*bitur* gérminans.

12. Benedíces corónae ánni benignitátis túae : * et cámpi túi replebúntur *uber*táte.

13. Pinguéscent speciósa desérti : * et exsultatióne cólles *accin*géntur.

14. Indúti sunt aríetes óvium, † et válles abundábunt fruménto : * clamábunt, étenim *hýmnum* dícent.

15. Réquiem aetérnam * dóna *éis* Dómine.

16. Et lux perpétua * lú*ceat* éis.

Antiphona.



Exáudi Dómine ora-ti-ónem mé-am : ad te



ómnis cá- ro véni-et.

3. Ant. 7. c



Me suscé- pit * déxtera tú-a, Dómine.



Psalmus 62. 1. Dé- us, Dé- us mé- us * ad te de lú- ce



vígi-lo. *Flexa :* inaquósa : †

2. Sitívit in te ánima méa, * quam multíplíciter tíbi cáro méa.

3. In térra desérta, et ínvia, et inaquósa : † sic in sáncto appárui tíbi, * ut vidérem virtútem túam, et glóriam túam.

4. Quóniam mélior est misericórdia túa super vítas : * lábia méa laudábunt te.

5. Sic benedícam te in víta méa : * et in nómine túo levábo mánus méas.

6. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima méa : * et lábiis exsultatiónis laudábit os méum.

7. Si mémor fúi túi super strátum méum, † in matutínis meditábor in te : * quia fuísti adjútor méus.

8. Et in velaménto alárum tuárum exsultábo, † adhaésit ánima méa post te : * me suscépit déxtera túa.

9. Ipsi vero in vánum quaesiérunt ánimam méam, † introíbunt in inferióra térrae : * tradéntur in mánus gládii, pártes vúlpium érunt.

10. Rex vero laetábitur in Déo, † laudabúntur ómnes qui júrant in éo : * quia obstrúctum est os loquéntium iníqua.

11. Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine.

19. Et lúx perpétua * lúceat éis.

Anti-
phona.



Me suscé- pit déxtera tú-a, Dómine.

4. Ant.
2. D



A pórta ínfe-ri * éru-e Dómine ánimam



mé-am. *Canticum Ezechiae.* 1. Ego díxi : In dimídi- o



di- érum me- ó- rum * vádam ad pór*tas* ínfe-ri.



Flexa : fíni- es me : †

2. Quaesívi resíduum annórum meórum : * díxi : Non vidébo Dóminum Déum in térra *vi*véntium.

3. Non aspíciam hóminem ultra, * et habitatórem *qui*étis.

4. Generátio méa abláta est, et convolúta est a me, * quasi tabernáculum *pa*stórum.

5. Praecísa est velut a texénte vita méa : † dum adhuc ordírer succídit me : * de mane usque ad vésperam fi*ni*es me.

6. Sperábam usque ad mane : * quasi léo sic contrívit ómnia ós*sa* méa.

7. De mane usque ad vésperam fínies me : † sicut púllus hirúndinis sic clamábo, * meditábor ut *co*lúmba.

8. Attenuáti sunt óculi méi, * suspiciéntes in *ex*célsum.

9. Dómine vim pátior, respónde pro me. * Quid dícam, aut quid respondébit míhi, cum í*pse* fécerit?

10. Recogitábo tíbi ómnes ánnos méos, * in amaritúdine áni*mae* méae.

11. Dómine si sic vívitur et in tálibus víta spíritus méi, † corrípies me et vivificábis me. * Ecce in páce amaritúdo méa a*ma*ríssima.

12. Tu autem eruísti ánimam méam ut non períret : * projecísti post térgum túum ómnia peccá*ta* méa.

13. Quia non inférnus confitébitur tíbi, † neque mors laudábit te : * non exspectábunt qui descéndunt in lácum veritá*tem* túam.

14. Vívens vívens ípse confitébitur tíbi, sicut et égo hódie : * páter fíliis nótam fáciet veritá*tem* túam.

15. Dómine sálvum me fac : * et psálmos nóstros cantábimus cúnctis diébus vítae nóstrae in dó*mo* Dómini.

16. Réquiem aetérnam * dóna é*is* Dómine.

17. Et lux perpétua * lúce*at* éis.

Antiphona.



5. Ant. 7. a



Flexa : benesonántibus : †

2. Laudáte éum in virtútibus éjus : * laudáte éum secúndum multitúdinem magnitúdinis éjus.

3. Laudáte éum in sóno túbae : * laudáte éum in psaltério et cíthara.

4. Laudáte éum in týmpano et chóro : * laudáte éum in chórdis et órgano.

5. Laudáte éum in cýmbalis benesonántibus : † laudáte éum in cýmbalis jubilatiónis : * ómnis spíritus láudet Dóminum.

6. Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine.

7. Et lúx perpétua * lúceat éis.

Antiphona.



Omnis spí-ri-tus láudet Dóminum.



℣. Audívi vócem de caélo dicéntem mí-hi.



℟. Be-á-ti mórtu-i qui in Dómino mori- úntur.

Ad Benedictus, Antiphona.

2. D



E -go sum resurrécti-o et ví-ta : qui crédit in



me, ét-i-am si mórtu-us fú-erit, vívet : et ómnis qui



vívit et crédit in me, non mori-é-tur in ae-térnum.



Canticum Zachariae. I. Benedíctus Dóminus Dé-us **Is-**



ra-el : * qui-a vi-si-távit, et fécit redempti- ónem plé-



bis **sú-** ae.

2. Et eréxit córnu salútis **nóbis** : * in dómo Dávid púe*ri* **súi.**

3. Sicut locútus est per os **sanctórum,** * qui a saéculo sunt, prophetá*rum* **é**jus :

4 Salútem ex inimícis **nóstris,** * et de mánu ómnium qui *o***dérunt** nos :

5. Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus **nóstris** : * et memorári testaménti sú*i* **sáncti**.

6. Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham pátrem **nóstrum**, * datúrum *se* **nó**bis.

7. Ut sine timóre de mánu inimicórum nostrórum **liberáti**, * servi*ámus* ílli :

8. In sanctitáte et justítia coram ípso, * ómnibus di*ébus* **nó**stris.

9. Et tu púer prophéta Altíssimi **vocá**beris : * praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre ví*as* **é**jus.

10. Ad dándam sciéntiam salútis plébi **é**jus : * in remissiónem peccatórum *e***ó**rum :

11. Per víscera misericórdiae Déi **nóstri** : * in quíbus visitávit nos, óriens *ex* **ál**to.

12. Illumináre his qui in ténebris et in úmbra mórtis **sé**dent : * ad dirigéndos pédes nóstros in ví*am* **pá**cis.

13. Réquiem ae**tér**nam, * dóna é*is* **Dó**mine.

14. Et lux per**pé**tua * lúce*at* éis.

Anti-
phona.


Ego sum resurrécti-o et ví-ta : qui crédit in



me, ét-i-am si mórtu-us fú-erit, vívet : et ómnis qui



vívit et crédit in me, non mori- étur in ae-térnum.

Deinde flexis genibus : Páter nóster. *secreto.*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem.

℟. Sed líbera nos a málo.

Psalmus 129.

(*Qui dicitur tantum quando in Vesperis dictus est Psalmus* Lauda ánima, *ut notatur in superiori rubrica*, 475.)



D E pro-fúndis clamávi *ad te* **Dómine** : * Dómine



exáudi vócem **mé**- am.

2. Fiant áures túae *intendéntes* * in vócem deprecatiónis méae.

3. Si iniquitátes observáveris Dómine : * Dómine, quis sustinébit?

4. Quia apud te propitiátio est : * et propter légem túam sustínui te Dómine.

5. Sustínuit ánima méa in vérbo éjus : * sperávit ánima méa in Dómino.

6. A custódia matutína usque ad nóctem, * spéret Israel in Dómino.

7. Quia apud Dóminum misericórdia : * et copiósa apud éum redémptio.

8. Et ípse rédimet Israel * ex ómnibus iniquitátibus éjus.

9. Réquiem aetérnam * dóna éis Dómine.

10. Et lux perpétua * lúceat éis.

Deinde dicuntur Preces et Orationes Officio congruentes, ut supra in Vesperis, 476.

In Exsequiis vero Defuncti, praesente corpore, dicuntur in fine Laudum Preces et Oratio ut supra, 464.

ORDO SEPELIENDI PARVULOS.

In primis admonendi sunt Parochi, ut juxta vetustam et laudabilem ecclesiarum consuetudinem, parvulorum corpuscula non sepeliantur in communibus et promiscuis coemeteriorum et ecclesiarum sepulturis; sed ut pro illis in parochialibus ecclesiis, aut illarum coemeteriis, quatenus commode fieri potest, speciales et separatos ab aliis loculos et sepulturas habeant, seu fieri curent, in quibus non sepeliantur nisi qui baptizati fuerint infantes, vel pueri qui ante annos discretionis obierunt.

In funere parvulorum ut plurimum non pulsantur campanae : quod si pulsentur, non sono lugubri, sed potius festivo pulsari debent.

Cum igitur infans vel puer baptizatus defunctus fuerit ante usum rationis, induitur juxta aetatem, imponitur ei corona de floribus, seu de herbis aromaticis et odoriferis, in signum integritatis carnis et virginitatis; et Parochus superpelliceo et stola alba indutus, et alii de Clero, si adsint, praecedente cruce, quae sine hasta defertur, accedunt ad domum defuncti, cum clerico aspersorium deferente.

Sacerdos aspergit corpus, deinde dicit :

2. Ant.
2. D



SIT nómen Dómini. *Psalmus 112.* 1. Laudá-te pú-e-



ri Dóminum : * laudá-te nómen Dómini.

2. Sit nómen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque *in* **saéculum**.
3. A sólis órtu usque ad **occásum**, * laudábile nó*men* **Dómini**.
4. Excélsus super ómnes géntes **Dóminus**, * et super caélos glóri*a* **éjus**.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in áltis **hábitat**, * et humília réspicit in caélo et *in* **térra**?
6. Súscitans a térra ínopem, * et de stércore éri*gens* **páu**perem :
7. Ut cóllocet éum cum **princípibus**, * cum princípibus pópu*li* **súi**.
8. Qui habitáre fácit stérilem in **dómo**, * mátrem filiórum *lae***tántem**.
9. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spíritu*i* **Sáncto**.
10. Sicut érat in princípio, et nunc et **semper** : * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Antiphona.



Dum portatur corpus ad ecclesiam, dicatur :

Psalmus 118.

BEáti immaculáti in vía : * qui ámbulant in lége Dómini.

Beáti qui scrutántur testimónia éjus : * in tóto córde exquírunt éum.

Non enim qui operántur iniquitátem, * in víis éjus ambulavérunt.

Tu mandásti * mandáta túa custodíri nimis.

Utinam dirigántur viae méae, * ad custodiéndas justificatiónes túas?

Tunc non confúndar, * cum perspéxero in ómnibus mandátis túis.

Confitébor tíbi in directióne córdis: * in eo quod dídici judícia justítiae túae.

Justificatiónes túas custódiam : * non me derelínquas usquequáque.

In quo córrigit adolescéntior víam súam? * in custodiéndo sermónes túos.

In tóto córde méo exquisívi te : * ne repéllas me a mandátis túis.

In córde méo abscóndi elóquia túa: * ut non péccem tíbi.

Benedíctus es Dómine : * dóce me justificatiónes túas.

In lábiis méis, * pronuntiávi ómnia judícia óris túi.

In vía testimoniórum tuórum delectátus sum, * sicut in ómnibus divítiis.

In mandátis túis exercébor : * et considerábo vías túas.

In justificatiónibus túis meditábor : * non oblivíscar sermónes túos.

Glória Pátri.

REtríbue sérvo túo, vivífica me : * et custódiam sermónes túos.

Revéla óculos méos : * et considerábo mirabília de lége túa.

Incola égo sum in térra : * non abscóndas a me mandáta túa.

Concupívit ánima méa desideráre justificatiónes túas, * in ómni témpore.

Increpásti supérbos : * maledícti qui declínant a mandátis túis.

Aufer a me oppróbrium et contémptum : * quia testimónia túa exquisívi

Etenim sedérunt príncipes, et advérsum me loquebántur : * sérvus autem túus exercebátur in justificatiónibus túis.

Nam et testimónia túa meditátio méa est : * et consílium méum justificatiónes túae.

Adhaésit paviménto ánima méa : * vivífica me secúndum vérbum túum.

Vías méas enuntiávi, et exaudísti me : * dóce me justificatiónes túas.

Víam justificatiónum tuárum ínstrue me : * et exercébor in mirabílibus túis.

Dormitávit ánima méa prae taédio : * confírma me in vérbis túis.

Víam iniquitátis ámove a me, * et de lége túa miserére mei.

Víam veritátis elégi : * judícia túa non sum oblítus.

Adhaési testimóniis túis Dómine : * nóli me confúndere.

Víam mandatórum tuórum cucúrri, * cum dilatásti cor méum.

Glória Pátri.

Et si tempus superest, dici potest Psalmus Laudáte Dóminum de caelis. 515, *cum duobus sequentibus, et in fine* Glória Pátri.

Psalmus 149.

CAntáte Dómino cánticum nóvum : * laus éjus in ecclésia sanctórum.

Laetétur Israel in éo, qui fécit éum : * et fílii Síon exsúltent in rége súo.

Láudent nómen éjus in chóro : * in týmpano et psaltério psállant éi.

Quia beneplácitum est Dómino in pópulo súo : * et exaltábit mansuétos in salútem.

Exsultábunt sáncti in glória : * laetabúntur in cubílibus súis.

Exaltatiónes Déi in gútture eórum : * et gládii ancípites in mánibus eórum :

Ad faciéndam vindíctam in natiónibus : * increpatiónes in pópulis.

Ad alligándos réges eórum in compédibus : * et nóbiles eórum in mánicis férreis.

Ut fáciant in éis judícium conscríptum : * glória haec est ómnibus sánctis éjus.

Psalmus 150.

LAudáte Dóminum in sánctis éjus : * laudáte éum in firmaménto virtútis éjus.

Laudáte éum in virtútibus éjus : * laudáte éum secúndum multitúdinem magnitúdinis éjus.

Laudáte éum in sóno túbae : * laudáte éum in psaltério et cíthara.

Laudáte éum in týmpano et chóro : * laudáte éum in chórdis et órgano.

Laudáte éum in cýmbalis benesonántibus : † laudáte éum in cýmbalis jubilatiónis : * ómnis spíritus láudet Dóminum.

Glória Pátri.

Cum autem pervenerint ad ecclesiam, dicatur :





hábi*tant in* é- o. *Flexa :* cór-de, †

2. Quia ípse super mária fundá*vit* éum : * et super flúmina praepa*rávit* éum.

3. Quis ascéndet in món*tem* **Dó**mini? * aut quis stábit in lóco *sáncto* éjus?

4. Innocens mánibus et múndo córde, † qui non accépit in váno áni*mam* **sú**am, * nec jurávit in dólo pró*ximo* **sú**o.

5. Hic accípiet benedictiónem *a* **Dó**mino : * et misericórdiam a Déo salu*tári* **sú**o.

6. Haec est generátio quaerénti*um* **é**um, * quaeréntium fáciem *Déi* **Já**cob.

7. Attóllite pórtas príncipes véstras, † et elevámini pórtae ae*ter***ná**les : * et introí*bit rex* **gló**riae.

8. Quis est íste rex glóriae? † Dóminus fórtis *et* **pó**tens : * Dóminus pó*tens in* **pro**élio.

9. Attóllite pórtas príncipes véstras, † et elevámini pórtae ae*ter***ná**les : * et introí*bit rex* **gló**riae.

10. Quis est íste *rex* **gló**riae? * Dóminus virtútum ípse *est rex* **gló**riae.

11. Glória Pátri, *et* **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

12. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* **sem**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Anti-phona.



Hic accípi- et benedicti- ónem a Dómino, et mi-



sericórdi- am a Dé-o salutá-ri sú- o : qui-a háec est ge-



nerá-ti-o quaerénti- um Dóminum.

Postea dicitur :

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison. (*ut supra*, 469.)

Páter nóster. *secreto. Interim corpus aspergit.*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.

℣. Me autem propter innocéntiam suscepísti.

℟. Et confirmásti me in conspéctu túo in aetérnum.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

OMnípotens et mitíssime Deus, qui ómnibus párvulis renátis fonte baptísmatis, dum migrant a saéculo, sine ullis eórum méritis vitam íllico largíris aetérnam, sicut ánimae hujus párvuli hódie crédimus te fecísse : † fac nos, quaésumus Dómine, per intercessiónem beátae Maríae semper Vírginis et ómnium Sanctórum tuórum, hic purificátis tibi méntibus famulári, * et in paradíso cum beátis párvulis perénniter sociári. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Dum portatur ad tumulum, et etiamsi tunc non portetur, dicitur :

Ant. 4. E



J Uvenes. *Psalmus 148.* 1. Laudáte Dómi*num de*



caé- lis : * laudáte *é-um in ex-* célsis. *Flexa :* vírgines, †

2. Laudáte éum ómnes An*geli* éjus : * laudáte éum ómnes *virtútes* éjus.

3. Laudáte éum *sol et* lúna : * laudáte éum ómnes *stéllae et* lúmen.

4. Laudáte éum caé*li cae*lórum : * et áquae ómnes quae super caélos sunt láu*dent nómen* Dómini.

5. Quia ípse di*xit, et* fácta sunt : * ípse mandá*vit, et cre*áta sunt.

6. Státuit éa in aetérnum et in saé*culum* saéculi : * praecéptum pósuit, et *non praeter*íbit.

7. Laudáte Dómi*num de* térra, * dracónes et *ómnes a*býssi :

8. Ignis, grándo, nix, glácies, spíritus *procel*lárum : * quae fáci*unt vérbum* éjus :

9. Móntes et *ómnes* cólles : * ligna fructífera *et ómnes* cédri :

10. Béstiae et uni*vérsa* pécora : * serpéntes et vó*lucres pen*nátae.

11. Réges térrae et *ómnes* pópuli : * príncipes et ómnes *júdices* térrae.

12. Júvenes et vírgines, † sénes cum junióribus láudent *nómen* Dómini : * quia exaltátum est nómen *éjus so*líus.

13. Conféssio éjus super caé*lum et* térram : * et exaltávit córnu *pópuli* súi.

14. Hýmnus ómnibus *sánctis* éjus : * fíliis Israel, pópulo appro*pinquánti* síbi.

15. Glória Pá*tri et* Fílio, * et Spi*rítui* Sáncto.

16. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* semper, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Antiphona.



Júvenes et vírgines, sénes cum juni- óribus láu-



dent nómen Dómini.

Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison. (*ut supra*, 469.)

Páter nóster. *secreto.*

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.

℣. Sínite párvulos veníre ad me. ℟. Tálium est enim régnum caelórum.

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

OMnípotens sempitérne Déus, sanctae puritátis amátor, qui ánimam hujus párvuli ad caelórum regnum hódie misericórditer vocáre dignátus es : dignéris étiam Dómine ita nobíscum misericórditer ágere ; † ut méritis tuae sanctíssimae passiónis, et intercessióne beátae Maríae semper Vírginis et ómnium Sanctórum tuórum, * in eódem regno nos cum ómnibus Sanctis et eléctis tuis semper fácias congaudére. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. ℟. Amen.

Deinde Sacerdos corpus aspergat aqua benedicta, et thurificet, similiter et tumulum : postea sepeliatur.

Cum autem a sepultura revertuntur in ecclesiam, dicatur :

Ant. 7. a



BEnedí-ci-te Dóminum. *Canticum trium Puerorum.*



1. Be-nedíci-te ómni-a ópera **Dómini** **Dómino** : * lau-



dáte et superexaltáte **é**-um in **saécu**-la.

2. Benedícite Angeli **Dómini** **Dómino** : * benedícite **caéli** **Dómino**.

3. Benedícite áquae ómnes quae super **caélos** sunt **Dómino** : * benedícite ómnes virtútes **Dómini** **Dómino**.

4. Benedícite sol et **lúna** **Dómino** : * benedícite stéllae **caéli** **Dómino**.

5. Benedícite ómnis ímber **et** ros **Dómino** : * benedícite ómnes spíritus **Déi** **Dómino**.

6. Benedícite ígnis et **aéstus** **Dómino** : * benedícite frígus et **aéstus** **Dómino**.

7. Benedícite róres et pruína Dómino : * benedícite gélu et frígus Dómino.

8. Benedícite glácies et níves Dómino : * benedícite nóctes et díes Dómino.

9. Benedícite lux et ténebrae Dómino : * benedícite fúlgura et núbes Dómino.

10. Benedícat térra Dóminum : * láudet et superexáltet éum in saécula.

11. Benedícite móntes et cólles Dómino : * benedícite univérsa germinántia in térra Dómino.

12. Benedícite fóntes Dómino : * benedícite mária et flúmina Dómino.

13. Benedícite céte et ómnia quae movéntur in áquis Dómino : * benedícite ómnes vólucres caéli Dómino.

14. Benedícite ómnes béstiae et pécora Dómino : * benedícite fílii hóminum Dómino.

15. Benedícat Israel Dóminum : * láudet et superexáltet éum in saécula.

16. Benedícite sacerdótes Dómini Dómino : * benedícite sérvi Dómini Dómino.

17. Benedícite spíritus et ánimae justórum Dómino : * benedícite sáncti et húmiles córde Dómino.

18. Benedícite Ananía, Azaría, Mísael Dómino : * laudáte et superexaltáte éum in saécula.

19. Benedicámus Pátrem et Fílium cum Sáncto Spíritu : * laudémus et superexaltémus éum in saécula.

20. Benedíctus es Dómine in firmaménto caéli : * et laudábilis et gloriósus et superexaltátus in saécula.

Et immediate repetitur :



Deinde ante Altare dicit Sacerdos :

℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus.

DEus, qui miro órdine Angelórum ministéria hominúmque dispénsas : † concéde propítius; ut a quibus tibi ministrántibus in caelo semper assistitur, * ab his in terra vita nostra muniátur. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

OFFICIA PROPRIA PRO ALIQUIBUS LOCIS.

FESTA DECEMBRIS.

10. Translationis Almae Domus Lauretanae.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Sanctificávit. 253.
℣. Haec est dómus Dómini fírmiter aedificáta.
℟. Bene fundáta est supra fírmam pétram.

Oratio.

DEus, qui beátae Maríae Vírginis domum per incarnáti Verbi mystérium misericórditer consecrásti, eámque in sinu Ecclésiae tuae mirabíliter collocásti : ✝ concéde; ut segregáti a tabernáculis peccatórum, * digni efficiámur habitatóres domus sanctae tuae. Per eúmdem Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. O quam metuéndus est. 254.
℣. Haec est dómus.

---

18. In Exspectatione Partus B. Mariae V.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8. G



SPí-ri-tus Sánctus * in te descéndet, Ma-rí-a :



ne tí- me- as, habébis in ú-tero Fí-li-um Dé-i, alle-



lú- ia. E u o u a e.

℣. Ave María, grátia pléna. ℟. Dóminus técum.

Oratio.

Deus, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti : † praesta supplícibus tuis; ut qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, * ejus apud te intercessiónibus adjuvémur. Per eúmdem Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 2. D



O Vírgo vírginum, * quómodo fí- et ístud?



qui-a nec prímam sími-lem ví-sa es, nec habé-re



sequéntem. Fí-li-ae Je-rú-sa-lem, quid me admi-rámi-



ni? Divínum est mysté-ri- um, hoc quod cérni-tis.



E u o u a e.

℣. Ave María.

26. Commemoratio Omnium SS. Martyrum.

IN I. VESPERIS.

Ant. Istórum est enim. 219. ℣. Laetámini.

Oratio.

Deus, qui nos ánnua sanctórum Mártyrum tuórum commemoratióne laetíficas : * concéde propítius; ut quorum gaudémus méritis, accendámur exémplis. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Gáudent in caélis, 221. ℣. Exsultábunt.

¶ *Alibi haec Commemoratio fit ut sequitur.*

IN I. VESPERIS.

℣. Jústi epuléntur et exsúltent in conspéctu Déi.
℟. Et delecténtur in laetítia.

Oratio.

Deus, qui glorificáris in concílio sanctórum Mártyrum tuórum : * réspice ad preces humilitátis nostrae; ut quorum solémnia celebrámus, eórum précibus adjuvári mereámur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.



℣. Jústi autem in perpétuum vivent.
℟. Et apud Dóminum est mérces eórum.

FESTA JANUARII.

3. Sanctae Genovefae Virginis.

Oratio.

EFfúnde super nos, Dómine, spíritum agnitiónis et dilectiónis tuae, quo ancíllam tuam Genovéfam implevísti : † ut sédula ejus imitatióne tibi sincére obsequéntes, * fide tibi et ópere placeámus. Per Dóminum... in unitáte Spíritus Sancti Deus.

DOMINICA III. POST EPIPHANIAM.

Sanctae Familiae Jesu, Mariae, Joseph.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Psalmi, Capitulum et Hymnus ut in II. Vesperis, 523.





é- a nátum est, de Spí-ritu Sáncto est. E u o u a e.

3. Ant. 7. d



P Astóres * venérunt festinántes, et invenérunt



Ma-rí- am et Jóseph, et Infántem pósitum in praesépi- o.



E u o u a e.

4. Ant. 2. D



M Agi * intrántes dómum, invené-



runt Pú- erum cum Ma-rí- a Mátre é-jus. E u o u a e.

5. Ant. 1. f



E -rat Páter éjus * et Máter mi-rántes super



his quae dice-bántur de íl-lo. E u o u a e.

℣. Vérbum cáro fáctum est. Allelúia.
℟. Et habitávit in nóbis. Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G



B E-á-ti * qui hábitant in dómo tú-a Dómine :



in saécu-la saecu-ló- rum laudábunt te. E u o u a e.

Oratio.

Domine Jesu Christe, qui Máriae et Joseph súbditus, domésticam vitam ineffabílibus virtútibus consecrásti : † fac nos, utriúsque auxílio, Famíliae sanctae tuae exémplis instrui; * et consórtium cónsequi sempitérnum. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Et fit commemoratio Dominicae III. post Epiphaniam, 122.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 8 G



P Ost trídu-um, * invené-runt Jé-sum in tém-



plo, sedéntem in médi-o doctórum, audi-éntem íllos



2. Ant. 4. E



et interro-gántem é- os. E u o u a e. D Ixit Má-



ter Jésu ad íllum : * Fí- li, quid fe-císti nóbis sic? Ec-



ce páter tú-us et égo do-léntes quaerebámus te.



3. Ant. 8. G



E u o u a e. D Escéndit * Jésus cum é-is, et vé-

nit Náza-reth, et é-rat súbdi-tus íl-lis. E u o u a e.

4. Ant. 2. D

ET Jésus * pro-fi-ci- é- bat sapi- énti- a, et aetáte, et grá-ti- a apud Dé-um et hómines. E u o u a e.

5. Ant. 8. G

ET di-cébant : * Unde hú-ic sa-pi- énti- a haec, et virtútes? Nonne hic est fábri fí-li-us? E u o u a e.

Capitulum. *Lucae 2.*

DEscéndit Jesus cum María et Joseph, et venit Názareth, * et erat súbditus illis.

℟. Déo grátias.

Hymn. I.

O lux be- áta Caéli-tum, Et súmma spes mortá-li-um : Jésu, o cui doméstica Arrí-sit órto cári-tas :


2. Marí- a, díves grá-ti-a, O só-la quae cásto pótes
Fovére Jésum pécto-re, Cum lácte dónans óscula :
3. Túq*e* ex ve-tústis pátribus, Delécte cústos Vírginis,
Dúlci pátris quem nómi-ne Divína Próles ínvocat :
4. De stírpe Jésse nóbi-li Nát*i* in sa-lútem génti-um,
Audí-te nos qui súppli-ces Véstras ad áras sístimus.
5. Dum sol rédux ad vésperum Rébus ni-tórem détrahit,
Nos hic manéntes íntimo Ex córde vóta fúndimus.
6. Qua véstra sédes flóru-it Virtú-tis ómnis gráti- a,
Hanc détur in domésti-cis Re-férre pósse mó-ribus.



7. Jésu tí-bi sit gló-ri-a, Qui nátus es de Vírgine,

Cum Pátre et álmo Spí-ri-tu, In sempi-térna saécula.



Amen.

℣. Pónam univérsos fílios túos dóctos a Dómino.
℟. Et multitúdinem pácis fíliis túis.

Ad Magníf. Ant. 8. G



MArí- a autem * conservábat ómni- a vérba



haec, cónferens in córde sú- o. E u o u a e.

---

23. In Desponsatione B. M. V. cum S. Joseph.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. I. D 2.



GLori- ó- sae * Vírgi-nis Ma-rí-ae Desponsa-ti-



ónem dignússimam reco-lámus : quae et Genitrí-cis



dignitá-tem obtínu- it, et virginá- lem pudicí-ti- am



non amí-sit. E u o u a e.

℣. Desponsátio est hódie sánctae Maríae Vírginis.
℟. Cújus víta ínclyta cúnctas illústrat ecclésias.

Oratio.

FAmulis tuis, quaésumus Dómine, caeléstis grátiae munus impertíre : † ut quibus beátae Vírginis partus éxstitit salútis exórdium, * Desponsatiónis ejus votíva solémnitas pacis tríbuat increméntum. Per Dóminum.

Et fit commemoratio S. Joseph, ubi est concessa, ante alias quascumque commemorationes. Ant. Exsúrgens Joseph. 311. ℣. Constítuit éum. *Oratio.* Sanctíssimae.

IN II. VESPERIS.

Ant. 1. f



DEsponsá-ti-o tú-a, * Dé- i Génitrix Vírgo, gáu-



di- um annunti-ávit univérso múndo : ex te enim



órtus est Sol justí-ti-ae, Chrístus Dé-us nóster : qui



sólvens ma-le-dicti- ónem, dédit benedicti- ónem : et



confúndens mórtem, do-návit nó-bis vítam sempi-



térnam. E u o u a e.

℣. Desponsátio.

Pro commemorat. S. Joseph. *Ant.* Ecce fidélis. 313. ℣. Glória. 312.

FESTA FEBRUARII.

4. B. Joannae Valesiae Viduae.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ad imitándum beátae Vírginis Fílii tui Genitrícis virtútes, novum per beátam Joánnam sacrárum vírginum coetum institui voluísti : † ejus méritis precibúsque concéde; * ut per éadem gradiámur virtútum exémpla. Per eúmdem Dóminum.

5. SS. Viginti sex Martyrum Japonensium.

Duplex.

Oratio.

DOmine Jesu Christe, qui ad tui imitatiónem per crucis supplícium primítias fídei apud Japóniae gentes in sanctórum Mártyrum Petri Baptístae, Pauli et Sociórum sánguine dedicásti : † concéde, quaésumus; ut quorum hódie solémnia cólimus, * excitémur exémplis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

17. Fugae D. N. J. C. in Aegyptum.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 529, *praeter sequentia.*

Ad Magníf. Ant. 5. a



ECce Ange-lus Dómini * appáru-it in só-

¶ *Ad Completorium, Hymnus cantatur et terminatur ut in Nativitate Domini*, 89.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Díxit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.



tí-bi. E u o u a e.

4. Ant. 2. D

FUtúrum est enim * ut Heródes quaérat Pú-erum ad perdéndum é- um. E u o u a e.

5. Ant. 3. a

COnsúrgens Jó- seph, * accé- pit Pú-erum et Mátrem éjus nócte, et secéssit in Aegýptum. E u o u a e.

Capitulum. *Isaiae 19.*

ECce Dóminus ascéndet super nubem levem, et ingrediétur Aegýptum, † et commovebúntur simulácra Aegýpti a fácie ejus, * et cor Aegýpti tabéscet in médio ejus.

Hymn. 2.

REgem treméndae gló-ri-ae, De stírpe promíss*um* Abrahae, Venísse réges índi- cant, Natúmque ré- gi núnti- ant. 2. Tyránnus í-ra flúctu-at, Mórti Pu- él-

lum déstinat, Sed Vírgo Máter caé-li-tus Edócta,
férro súbtrahit. 3. Deférre nátum ad éxteras Festí-
nat Aegýpti plágas : Nec jam qui- éscit, Fí-li- um
Quo-úsque tútum cónspi-cit. 4. At tu Pá-rens fortíssi-
ma, Quae sáncto amóre sáuci- a Advérsa quaéque
déspi-cis, Fugaéque dámna sústines : 5. Tú-is ad-é-
sto sérvu-lis Rébus quibúsque in árdu-is : Quos cúl-
pa fé-cit éxsu-les, Redí-re fac in pátri- am. 6. Jésu
tí-bi sit gló-ri- a, Qui ná-tus es de Vírgine, Cum



Pátre et álmo Spí-ri-tu, In sempi- térna saécu-la.



Amen.

℣. Accépit Jóseph Púerum et Mátrem éjus nócte.
℟. Et secéssit in Aegýptum.

Ad Magníf.
Ant. 8. G



AUdi-ens Jóseph * quod Arche-lá-us regná-



ret in Judaé- a pro Heró- de pátre sú-o, tímu- it



íllo í-re, et admóni-tus in sómnis, secéssit in pár-



tes Ga-li-laé-ae; et véni-ens habi-távit in ci-vi-táte



quae vocátur Náza-reth : ut adimplerétur quod dí-



ctum est per prophétas : Quóni-am Naza-raé-us vocá-



bi-tur. E u o u a e.

Oratio.

PRotéctor in te sperántium Deus, qui Unigénitum tuum Redemptórem nostrum, ex Heródis gládio fuga in Aegýptum erípere voluísti : † concéde nobis fámulis tuis, beatíssima semper Vírgine ejus Matre María intercedénte; ut ab ómnibus mentis et córporis perículis liberáti, * ad caeléstem pátriam pervenire mereámur. Per eúmdem Dóminum.

FESTA MARTII.

6. S. Coletae Virginis.

Duplex.

Oratio.

DOmine Jesu Christe, qui beátam Colétam Vírginem tuam caeléstibus donis cumulásti : † tríbue quaésumus; ut ejus virtútes aemulántes in terris, * gáudiis cum ipsa perfruámur aetérnis. Qui vivis et regnas.

18. S. Gabrielis Archangeli.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 7. d



℣. Stétit Angelus juxta áram témpli.
℟. Hábens thuríbulum áureum in mánu súa.

Oratio.

DEus, qui inter céteros Angelos, ad annuntiándum Incarnatiónis tuae mystérium, Gabriélem Archángelum elegísti : † concéde propítius; ut qui festum ejus celebrámus in terris, * ipsíus patrocínium sentiámus in caelis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

℣. In conspéctu Angelórum psállam tíbi Déus méus.
℟. Adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nómini túo.

¶ *Quando Vesperae dicendae sunt integrae, omnia ut sequitur. Psalmi de Dominica,* 39; *loco ultimi, Ps. 116.* Laudáte Dóminum. 67, *sed in II. Vesperis Ps. 137.* Confitébor. 69.




altá- ris incénsi. E u o u a e.
2. Ant. 1. f
A - it autem Ange-lus : * Ne tíme-as Zacha-rí- a, quóni- am exaudí-ta est deprecá-ti- o tú- a. E u o u a e.
3. Ant. 6. F
E - go sum * Gábri- el Ange-lus, qui ásto ante Dé- um, et míssus sum lóqui ad te. E u o u a e.
4. Ant. 4. E
G Abri- el Ange-lus * locútus est Ma-rí-ae, dí-cens : Ecce concípi- es in ú-te-ro, et pá-ri- es fí-li- um, et vocá-bis nómen é-jus Jésum. E u o u a e.

5. Ant. 3. a



DIxit autem * Ma-rí-a ad Ange-lum : Quómo-



do fí-et ístud, quóni-am ví-rum non cognósco? Et re-



spóndens Gábri-el Ange-lus díxit é- i : Spí-ri-tus Sán-



ctus supervéni-et in te, et vírtus Altíssimi obum-



brábit tí-bi. E u o u a e.

Capitulum. *Dan. 9. f.*

ECce vir Gábriel, quem víderam in visióne a princípio, cito volans tétigit me in témpore sacrifícii vespertíni. † Et dócuit me, et locútus est mihi, * dixítque : Dániel, nunc egréssus sum ut docérem te, et intellígeres.

Hymn. I.



CHríste, sanctó-rum décus Ange-lórum, Géntis hu-



mánae sátor ac redémptor, Caélitum nó-bis tríbu-as be- á-


tas Scándere sédes. 2. Ange-lus pá-cis Mícha-el in aé-
des Caélitus nóstras véni-at, se-rénae Auctor ut pá-cis
lacrimósa in órcum Bélla re-léget. 3. Ange-lus fórtis
Gábri-el, ut hóstes Péllat antíquos, et amíca caélo,
Quae tri-umphá-tor státu-it per órbem, Témpla reví-
sat. 4. Ange-lus nóstrae médicus salú-tis, Adsit e caé-
lo Rápha-el, ut ómnes Sánet aegró-tos, dubi-ósque ví-
tae Dí-rigat áctus. 5. Vírgo dux pá-cis, Genitríxque lú-

FESTA APRILIS.

16. S. Benedicti Josephi Labre Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui sanctum Benedíctum Joséphum Confessórem tuum humilitátis stúdio et paupertátis amóre tibi uni adhaerére fecísti : † da nobis ejus suffragántibus méritis, terréna cuncta despícere, * et caeléstia semper inquírere. Per Dóminum.

26. B. Mariae V. de Bono Consilio.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8. G



CAndor est * lúcis aetérnae, et spéculum sine



mácula Dé- i majestá-tis, et imágo boni-tá-tis illí-us :



et íde- o nihil inquinátum in é- am incúrrit. Alle-



lú- ia. E u o u a e.

℣. Ora pro nóbis Máter Bóni Consílii. Allelúia.
℟. Ut dígni efficiámur promissiónibus Chrísti. Allelúia.

Oratio.

DEus qui Genitrícem dilécti Fílii tui matrem nobis dedísti, ejúsque speciósam imáginem mira apparitióne clarificáre dignátus es : † concéde, quaésumus; ut ejúsdem mónitis júgiter inhaeréntes, * secúndum cor tuum vívere, et ad caeléstem pátriam felíciter perveníre valeámus. Per eúmdem Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 1. D



FElix es, * sácra Vírgo Ma-rí- a, et ómni láude



digníssima : qui-a ex te órtus est sol justí-ti-ae,



℣. Ora pro nóbis.

FESTA MAII.

15. S. Isidori Agricolae Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DA nobis, quaésumus miséricors Deus: † beáto Isidóro agrícola Confessóre tuo intercedénte, supérbe non sápere; * sed ejus méritis et exémplis, plácita tibi semper humilitáte deservíre. Per Dóminum nostrum.

---

16. S. Joannis Nepomuceni Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui ob invíctum beáti Joánnis sacramentále siléntium, nova Ecclésiam tuam martýrii coróna decorásti : † da nobis ejus intercessióne et exémplo, linguam caute custodíre; * ac ómnia pótius mala, quam ánimae detriméntum in hoc saéculo toleráre. Per Dóminum nostrum.

---

24. Festum B. Mariae Virginis sub titulo Auxilium Christianorum.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.





fúgimus in auxí- li-um, ut li-beráret nos : et vénit in



adjutóri- um nó-bis. Allelú- ia. E u o u a e.

℣. Dignáre me laudáre te Vírgo sacráta.
℟. Da míhi virtútem contra hóstes túos.

Oratio.

OMnípotens et misericors Deus, qui ad defensiónem pópuli christiáni in beatíssima Vírgine María perpétuum auxílium mirabíliter constituísti : † concéde propítius; ut tali praesídio muníti, certántes in vita, * victóriam de hoste malígno cónsequi valeámus in morte. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Sáncta María. 545, *in cujus fine dicitur :* túum sánctum implórant auxílium. *T. P.* Allelúia.

¶ *Si Vesperae dicendae sint integrae, omnia ut in Festis B. M. V.*, 256, *praeter ea quae hic notantur propria.*

Hymn. 1.



SAepe dum Chrísti pópulus cru-éntis Hóstis in-



fénsi premerétur ármis, Vénit adjútrix pí-a Vírgo



caélo Lápsa seréno. 2. Prísca sic pátrum monuménta



nárrant, Témpla testántur spó-li- is o-pímis Clára, votí-


vo repetí-ta cúltu Fé-sta quotánnis. 3. En nóvi grá-
tes líce-at Marí-ae Cántici laétis módu-lis re-férre
Pro nóvis dónis, resonánte pláusu Urbis et Orbis.
4. Oh dí-es fé-lix, memoránda fástis, Qua Pétri sédes
fíde-i ma-gístrum Tríste post lústrum réducem be-áta
Sór-te recépit! 5. Vírgines cástae, pu-eríque pú-ri,
Gésti-ens clérus, populúsque gráto Córde Regínae
celebráre caéli Mú-nera cértent. 6. Vírginum Vírgo,
benedícta Jé-su Máter, haec áuge bóna: fac, pre-cámur,



Ut grégem pástor Pí-us ad salú-tis Páscu-a dúcat.



7. Te per aetérnos venerémur ánnos, Tríni-tas, súmmo



celebránda pláusu : Te fíde méntes, resonóque línguae



Cármine láudent. Amen.

DOMINICA INFRA OCTAVAM ASCENSIONIS.

B. JOANNAE DE ARC, VIRGINIS.

Duplex II. Classis.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 545, *praeter sequentia :*

Hymn. 3.



S Tat cúltrix vígi-lans páuperis hórtu-li, Annórum



trédecim párvu-la, nil scí-ens, Prímas dócta préces, prae



sóci- is pí-a, Símplex, mí-tis et ínnocens. 2. Orántem


Mícha-el Ange-lus édocet, Quam clárae pá-ri-li lúmine
vírgines, Virtútum mé-ri-tis conspícu-ae simul, Crébris
allóqui-is fóvent. 3. Dum vóces súperas éxcipit, éxpa-
vet : Sed fídens Dómino, fórti-or in dí-es, Párens im-
pé-ri- is, pro pátri- a líbens, Cástam se vóvet hósti- am.
4. Mox dúlces sóci- as et pátri- am dómum, Et cum má-
tre pátrem jússa re-línquere, Mí-les fácta Dé- i, quo vó-
cat Angelus, Fértur nil trépidans éques. 5. Qui térras
státu- it, gló-ri- a sit Pátri : Qui géntes rédimit, gló-ri- a



Fí-li- o : Sáncto Spi- rítu- i gló-ri- a, qui pí- as Et fórtes



ánimas fácit. Amen.

℣. Méritis et précibus beátae Joánnae. Allelúia.
℞. Propítius ésto, Dómine, pópulo túo. Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G



H Aec est Jo-ánna * Vírgo Aure- li- anénsis :



haec est, quae multum órat pro pópulo, et pro uni-



vérsa Gallórum † génte, allelú- ia. E u o u a e.



Extra T. P. † génte.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Laudáte púeri. 41. — **3.** Laetátus sum. 67. — **4.** Nisi Dóminus. 67. — **5.** Láuda Jerúsalem. 71.

1. Ant. 8. G



E Cce Jo-ánna, * vírgo símplex et pi- íssima,



quóni- am timébat Dóminum valde, nec érat, qui loque-

rétur de ílla † vérbum má-lum, allelú- ia. E u o u a e.
† vérbum má-lum.
2. Ant. 7. a
SUsci-tá-vit é-am Dóminus, *
et íde-o pu-élla índu- it arma-túram Dé- i, ut pós-
set stáre advérsus insídi- as † inimicórum, allelú- ia.
E u o u a e. † inimicó-rum.
3. Ant. 8. c
STé- tit * succíncta
lúmbos sú- os in ve-ri-tá-te, et indúta lo-rí-cam ju-
stí- ti-ae, assúmpsit scútum et gá-le-am † sa-lú-tis, alle-
lú- ia. E u o u a e. † sa-lú-tis.
4. Ant. 1. f
ECce levávit * ad
géntes mánum sú-am, et ad pópulos exaltávit sígnum

Capitulum. *Sap. 8, 9.*

PRopósui sapiéntiam addúcere mihi ad convivéndum : † sciens quóniam mecum communicábit de bonis, et erit allocútio cogitatiónis et taédii mei. * Habébo, propter hanc, claritátem ad turbas, et honórem apud senióres júvenis.



℣. Méritis et précibus beátae Joánnae. Allelúia.
℟. Propítius ésto, Dómine, pópulo túo. Allelúia.

Ad Magníf. Ant. 8. G

Oratio.

DEus, qui beátam Joánnam Vírginem ad fidem ac pátriam tuéndam mirabíliter suscitásti : † da quaésumus, ejus intercessióne; * ut Ecclésia tua, hóstium superátis insídiis, perpétua pace fruátur. Per Dóminum.

FERIA VI. POST OCTAVAM SS. CORPORIS CHRISTI.

FESTUM SACRATISSIMI CORDIS JESU.

Duplex I. Classis.

In I. Vesperis, omnia dicuntur de die Octava Ss. Corporis Christi, sine ulla commemoratione. Sed si Officium Ss. Cordis Jesu transferatur, tunc fiat ut sequitur.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, 550, *praeter sequentia :*

℣. Miserátor et misericors Dóminus.
℟. Longánimis et multum misericors.

Ad Magníf. Ant. 1. g



-progéni- es, timéntibus é- um, alle- lú- ia. E u o u a e.

¶ **Ad Completorium,** *Tonus et Doxologia ut in Nativitate Domini,* 89.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Confitébor. 40. — **3.** De profúndis. 68. — **4.** Confitébor... quóniam audísti. 69. — **5.** Exaltábo te. 70.

1. Ant. 8. G



DE torrénte * in ví- a bí-bet, proptér-e- a ex-



altábit cáput. E u o u a e.

2. Ant. 7. a



MIserá-tor Dómi-



nus * redempti-ónem mí-sit pópu-lo sú- o. E u o u a e.

3. Ant. 4. A*



A-pud Dóminum * mi-se-ri-córdi- a, et copi- ó-



sa apud é-um redémpti- o. E u o u a e.

4. Ant. 3. a 2



SUper mi-se-ricórdi- a tú-a * Dó- mi-ne, confité-



bor tíbi in tó-to córde mé- o. E u o u a e.

Capitulum. *Cant. 3. d.*

EGredímini, et vidéte, filiae Sion, regem Salomónem in diadémate, † quo coronávit illum mater sua in die desponsatiónis ejus, * et in die laetítiae cordis ejus.



críminum. 4. Quid Córde Jé-su mí-ti-us? Jésum crú-ci



qui affíxerant Excúsat, et Pátrem rógat, Ne pérdat últor



ímpi-os. 5. O Cor vo-lúptas caé-li-tum, Cor fída spes



mortá-li-um, En hísce trácti vócibus, Ad te venímus



súpplices. 6. Tu nóstra térge vúlnera Ex te flu-énte

sánguine : Tu da nóvum cor ómnibus Qui te geméntes



ínvocant. Amen.

℣. Misericórdia Dómini a progénie in progénies.
℟. Timéntibus éum.

Ad Magníf.
Ant. 3. a 2



SUscé-pit nos Dóminus * in sínum et cor sú-



um, recordátus mi-se-ricórdi-ae sú-ae, alle-lú- ia.



E u o u a e.

Oratio.

FAC nos, Dómine Jesu, sanctíssimi Cordis tui virtútibus índui, et afféctibus inflammári : † ut et imágini bonitátis tuae confórmes, * et tuae redemptiónis mereámur esse partícipes. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte.

FESTA JUNII.

B. Mariae V. sub titulo de Perpetuo Succursu.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Sáncta María. *in qua dicitur :* túam sánctam Festivitátem. 261.
℣. Fácta es nóbis Dómina in refúgium.
℟. Adjútrix in opportunitátibus, in tribulatióne.

Oratio.

OMnípotens et miséricors Deus, qui dedísti nobis beatíssimae Genitrícis tuae Imáginem de Perpétuo Succúrsu speciáli título venerári : † concéde propítius; ita nos inter omnes viae et vitae hujus varietátes, contínua ejúsdem Immaculátae sempérque Vírginis Maríae protectióne muníri, * ut aetérnae tuae redemptiónis praémia cónsequi mereámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

Ant. 7. a



AD te confúgimus, * o Marí- a, víta, dulcédo,



et spes nóstra : succúrre cadén- ti súrgere qui cúrat



pópulo : tu quae genu- ísti, natúra mirránte, tú-um sán-



ctum Geni-tórem, allelú- ia. E u o u a e.

℣. Fácta es.

29. Commemoratio Omnium SS. Apostolorum in Festo SS. Apost. Petri et Pauli.

IN I. VESPERIS.

Ant. Trádent enim vos. 197. ℣. Annuntiavérunt ópera Déi. ℟. Et fácta éjus intelléxerunt.

IN II. VESPERIS.

Ant. Estóte fórtes. 199. ℣. In ómnem térram exívit sónus eórum. ℟. Et in fínes órbis térrae vérba eórum.

Oratio.

DEus, qui nos per beátos Apóstolos tuos ad agnitiónem tui nóminis venire tribuísti : * da nobis eórum glóriam sempitérnam et proficiéndo celebráre, et celebrándo proficere. Per Dóminum.

Alia Oratio.

DEus, qui nos ánnua Apostolórum tuórum commemoratióne laetíficas : * praesta, quaésumus; ut quorum gaudémus méritis, instruámur exémplis. Per Dóminum.

¶ *Alibi fit ut sequitur.*

IN I. VESPERIS.

Ant. 7.



IN hoc cognóscent ómnes * qui-a mé-i éstis di-



scípu-li, si di-lecti-ónem habu-é-ri-tis ad ínvi-cem.

℣. Nimis honoráti sunt amíci túi Déus.
℟. Nimis confortátus est principátus eórum.

Oratio.

EXáudi nos, Deus salutáris noster: * et ómnium sanctórum Apostolórum tuórum tuére praesídiis, quorum donásti fidéles esse doctrínis. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

Ant. 1.



VOS amí-ci mé- i éstis, * si fecé-ri- tis quae prae-



cípi- o vóbis, dí-cit Dóminus.

℣. Gloriósus in Sánctis súis, fáciens mirabília.
℟. Hic Déus méus, et glorificábo éum.

FESTA JULII.

1. SS. Omnium Summorum Pontificum.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. 7. c



SAcerdó-tes Dé- i, * benedí-ci-te Dóminum : sér-



vi Dómini, hýmnum dí-ci-te Dé- o, alle-lú- ia.



E u o u a e.

℣. Exáltent éos in ecclésia plébis.
℟. Et in cáthedra seniórum láudent éos.

Oratio.

DEus, qui pópulis tuis indulgéntia cónsulis et amóre domináris : † da spíritum sapiéntiae suffragántibus méritis Antístitum Ecclésiae tuae, quibus dedísti régimen disciplínae ; * ut de profectu sanctárum óvium fiant gáudia aetérna pastórum. Per Dóminum nostrum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 7. a



D UM éssent * Súmmi Pontí-fi-ces, terréna non



metu- é-runt : sed ad caelésti- a régna glo-rí- ó-si mi-



grá-runt. E u o u a e.

℣. Elégit éos Dóminus sacerdótes síbi.
℟. Ad sacrificándum éi hóstiam láudis.

4. S. Irenaei Episcopi et Martyris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui beáto Irenaéo Mártyri tuo atque Pontífici tribuísti, ut et veritáte doctrínae expugnáret haéreses, et pacem Ecclésiae felíciter confirmáret : † da, quaésumus, plebi tuae in sancta religióne constántiam; * et pacem tuam nóstris concéde tempóribus. Per Dóminum nostrum.

FESTA AUGUSTI.

B. Joannis Mariae Vianney Confessoris.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8. G



S Usci-tábo míhi * sacerdó-tem fidé-lem, qui



Oratio.

OMnípotens et misericors Deus, qui beátum Joánnem Maríam pastoráli stúdio et júgi oratiónis ac paeniténtiae ardóre mirábilem effecísti: † da quaésumus; ut ejus exémplo et intercessióne, ánimas fratrum lucrári Christo, * et cum eis aetérnam glóriam cónsequi valeámus. Per eúmdem Dóminum nostrum.

IN II. VESPERIS.



16. S. Rochi Confessoris.

Duplex.

Oratio.

POpulum tuum, quaésumus Dómine, contínua pietáte custódi: † et beáti Rochi suffragántibus méritis, * ab omni fac ánimae et córporis contagióne secúrum. Per Dóminum nostrum.

18. S. Helenae Imperatricis, Viduae.

Duplex.

Oratio.

DOmine Jesu Christe, qui locum ubi crux tua latébat, beátae Hélenae revelásti, ut per eam Ecclésiam tuam hoc pretióso thesáuro ditáres: † ejus nobis intercessióne concéde; * ut vitális ligni prétio aetérnae vitae praémia consequámur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

Festum Purissimi Cordis B. Mariae Virginis.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.



℣. Exsúlta in ómni córde fília Jerúsalem.
℟. Rex Israel Dóminus in médio túi.

Oratio.

Omnípotens sempitérne Deus, qui in Corde beátae Maríae Vírginis dignum Spíritus Sancti habitáculum praeparásti : † concéde propítius; ut ejúsdem puríssimi Cordis festivitátem devóta mente recoléntes, * secúndum cor tuum vívere valeámus. Per Dóminum... in unitáte ejúsdem Spíritus.

IN II. VESPERIS.



℣. Viam mandatórum tuórum cucúrri.
℟. Cum dilatásti cor méum.

FESTA OCTOBRIS.

16. In Apparitione S. Michaelis Archangeli et Dedicatione Basilicae in Monte Tumba.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Dum sácrum mystérium. 419. ℣. Stétit Angelus.

Oratio.

Omnípotens sempitérne Déus, qui nos, singulári praerogatíva, gloriósa beáti Michaélis Archángeli apparitióne recreári dignátus es : † da supplícibus, et ejus praesénti in terris semper protectióne defféndi, * et aetérna in caelis societáte gaudére. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Príinceps gloriosíssime. 422. ℣. In conspéctu Angelórum.

¶ *Ubi Vesperae dicuntur integrae, omnia ut in die 29 Septembris,* 419, *praeter Orationem et Hymnum sequentem.*

Hymn. I.

cunctá-tur, trepidátque jússa Exsequi, ve-rum Mícha-el
morántem Increpans rursus rédit, ac sevé-ris Vó-ci-
bus úrget. 4. Praésul accíngens ópe-ri cacúmen Móntis
ascéndit, spa-ti-úmque láxat Quo superstrúcti pre-
ti-ósa súrgant Maéni-a témpli. 5. Aédis ut primum sté-
tit álta mó-les, Dé-ligit léctos, móra núlla, mýstas,
Qui Dé-o dígnas stúde-ant frequénter Díce-re láudes.
6. At Be-ató-rum cíneres et óssa Mártyrum sánctis ve-
nerá-ta bústis Cólligens, témplo décus in recénti Dúl-

17. B. Margaritae Mariae Alacoque Virginis.

Duplex.

Oratio.

Domine Jesu Christe, qui investigábiles divítias Cordis tui beátae Margarítae Vírgini mirabíliter revelásti : † da nobis, ejus méritis et imitatióne; ut te in ómnibus et super ómnia diligéntes, * jugem in eódem Corde tuo mansiónem habére mereámur : Qui vivis et regnas.

In Festo Maternitatis B. Mariae V.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 7.



CUM jucunditá-te * Materni-tá-tem be-átae Ma-



rí-ae semper Vírginis ce-lebrémus.

℣. Benedícta tu in muliéribus.
℟. Et benedíctus frúctus véntris túi.

Oratio.

DEus, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: † praesta supplícibus tuis; ut qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, * ejus apud te intercessiónibus adjuvémur. Per eúmdem Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 4.



MAtérni-tas tú- a, * Dé-i Génitrix Vírgo, gáu-



di-um annunti- ávit uni-vérso múndo : ex te enim ór-



tus est sol justí-ti-ae, Chrístus Dé-us nóster.

℣. Benedícta tu.

In Festo Puritatis B. Mariae Virginis.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. 3.



N Ihil inquinátum * in é- am incúr-rit : cándor



est lúcis aetérnae, et spéculum sine mácula.

℣. Cum jucunditáte virginitátem beátae Maríae semper Vírginis celebrémus.
℟. Ut ípsa pro nóbis intercédat ad Dóminum Jésum Chrístum.

Oratio.

DA, quaésumus omnípotens aetérne Deus : † ut puríssimae Vírginis Maríae integérrimam Virginitátem festíva celebritáte venerántes, * ejus intercessióne puritátem mentis et córporis consequámur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. 8.



B E-áta Dé- i Génitrix Marí- a, * Vírgo perpé-



tu-a, témplum Dómi-ni, sacrá- ri- um Spí- ri-tus Sán-



cti : sóla sine exémplo placu- ísti Dómi-no Jé- su



Chrí-sto.

℣. Cum jucunditáte.

DIE 23. OCTOBRIS (vel DOM. III. JULII).

Festum Sanctissimi Redemptoris.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Omnia ut in II. Vesperis, praeter :

Ad Magnif. Ant. 1. f



SAlus autem mé-a * in sempi-térnum é-



rit : et justí-ti-a mé- a in genera-ti-ónes genera-



ti-ónum, alle-lú- ia. E u o u a e.

¶ **Ad Completorium,** *Tonus et Doxologia ut in Nativitate Domini,* 89.

IN II. VESPERIS.

Psalmi. **1.** Dixit Dóminus. 39. — **2.** Confitébor. 40. — **3.** Crédidi. 67. — **4.** De profúndis. 68. — **5.** Confitébor... quóniam. 69.

1. Ant. 1. a 3



VIrgam * virtú-tis sú- ae emíttet Dómi-



nus ex Sí- on, et regná-bit in saécu-lum saécu-li.



2. Ant. 7. a



E u o u a e. REdempti-ónem * mí-sit Dóminus



Capitulum. *Tob. 3.*

BEnedíctum nomen tuum Deus patrum nostrórum : † qui cum irátus fúeris, misericórdiam fácies, * et in témpore tribulatiónis peccáta dimíttis his qui ínvocant te.

Hymn. 4.
CReátor álme síderum, Aetér- na lux cre- dén-
ti- um, Jésu Redémptor ómni-um, Inténde vó-tis súp-
pli-cum. 2. Commúne qui múndi né-fas Ut ex-pi- á-res,
ad crúcem E Vírginis sacrá- ri- o Intácta pródis ví-
ctima. 3. Cújus potéstas gló-ri-ae, Noménque cum pri-
mum sónat, Et caéli-tes et ínfe-ri Treménte curvántur
génu. 4. Qui daémonis ne fráudibus Pe-rí- ret órbis,
ímpetu Amó-ris áctus, lánguidi Múndi medé-la
fáctus es. 5. Te deprecámur últimae Mágnum di- é- i

℣. Redemísti nos Dómine in sánguine túo.
℟. Et fecísti nos Déo nóstro régnum.

Oratio.

DEus, qui Unigénitum tuum mundi Redemptórem constituísti, et per eum devícta morte nos misericórditer ad vitam reparásti: † concéde; ut haec benefícia recoléntes, tibi perpétua caritáte adhaerére, * et ejúsdem redemptiónis fructum percípere mereámur. Per eúmdem Dóminum.

24. S. Raphaelis Archangeli.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.



℣. Stétit Angelus juxta áram témpli.
℟. Hábens thuríbulum áureum in mánu súa.

Oratio.

Deus, qui beátum Raphaélem Archángelum Tobíae fámulo tuo cómitem dedísti in via : † concéde nobis fámulis tuis; ut ejúsdem semper protegámur custódia, * et muniámur auxílio. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

℣. Stétit Angelus juxta áram témpli.
℟. Hábens thuríbulum áureum in mánu súa.

FESTA NOVEMBRIS.

5. Festum Sanctarum Reliquiarum.

Duplex.

IN I. VESPERIS.

Ant. Istórum est enim. 219. ℣. Laetámini.

Oratio.

HUge in nobis Dómine resurrectiónis fidem, qui in Sanctórum tuórum Relíquiis mirabília operáris : † et fac nos immortális glóriae partícipes, * cujus in eórum cinéribus pígnora venerámur. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Gáudent in caélis. 221. ℣. Exsultábunt.

---

13. S. Stanislai Kostkae Confessoris.

Duplex.

Oratio.

DEus, qui inter cétera sapiéntiae tuae mirácula, étiam in ténera aetáte matúrae sanctitátis grátiam contulísti : † da quaésumus; ut, beáti Stanisláï exémplo, tempus instánter operándo rediméntes, * in aetérnam íngredi réquiem festinémus. Per Dóminum.

In Festo Patrocinii B. Mariae Virginis.

Duplex majus.

IN I. VESPERIS.

Ant. Sáncta María. 261, *in cujus fine dicitur :* túum sánctum Patrocínium. ℣. Dignáre me.

Oratio.

COncéde nos fámulos tuos, quaésumus Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére : † et gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, * a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.

IN II. VESPERIS.

Ant. Beátam me dicent. 263. ℣. Dignáre me.

27. In Festo Manifestationis Immaculatae Virginis Mariae a sacro Numismate.

IN I. VESPERIS.

Ant. 8. G



QUI me invéne-rit, * invé-ni-et ví-tam, et háuri-



et sa-lú-tem a Dómino.

℣. Sígnum mágnum appáruit in caélo.
℟. Múlier amícta sóle, et lúna sub pédibus éjus.

Oratio.

DOmine Jesu Christe, qui beatíssimam Vírginem Maríam Matrem tuam ab orígine immaculátam innúmeris miráculis claréscere voluísti : † concéde; ut ejúsdem patrocínium semper implorántes, * gáudia consequámur aetérna. Qui vivis et regnas cum Deo Patre.

IN II. VESPERIS.

Ant. Sáncta María. 261, *in cujus fine dicitur ut in Festo Patrocinii* túum sánctum Patrocínium.

℣. Sígnum mágnum.

VARII CANTUS
usitati ad Processionem et Benedictionem SS. Sacramenti.

HYMNI DE SS. SACRAMENTO.

1. Pange lingua.



nae, Recúmbens cum frátribus, Observáta lége ple-
ne Cíbis in legá-libus, Cíbum túrbae du-odénae Se
dat sú- is mánibus. 4. Vérbum cáro, pánem vérum Vérbo
cárnem éffi-cit : Fítque sánguis Chrísti mérum, Et si
sénsus dé-ficit, Ad firmándum cor sincérum Sóla fídes
súffi-cit. † 5. TÁNTUM ERGO SACRAMÉNTUM Venerémur
cérnu- i : Et antíquum documéntum Nóvo cédat rí-
tu- i : Praéstet fídes supplémentum Sénsu-um de-fé-
ctu-i. 6. Geni-tó-ri, Geni-tóque Laus et jubi-láti- o, Sá-



2. Alter Tonus ejusdem Hymni.

coénae Re-cúmbens cum frátribus, Observáta lége
plene Cíbis in legá-libus, Cíbum túrbae du-odénae
Se dat sú-is mánibus. 4. Vérbum cáro, pánem vérum Vér-
bo cárnem éf-fi-cit : Fítque Sánguis Chrísti mé-rum, Et
si sénsus dé-ficit, Ad firmándum cor sincé-rum Sóla
fídes súfficit. † 5. TÁNTUM ERGO SACRAMÉNTUM Veneré-
mur cérnu- i : Et antíquum documéntum Nóvo cédat
rí-tu- i : Praéstet fídes suppleméntum Sénsu-um de-
féctu- i. 6. Genitó-ri, Genitóque Laus et jubi-lá-ti- o,



3. Sacris solemniis.


explé-tis épu-lis, Córpus Domíni-cum dátum discípu-
lis, Sic tótum ómnibus, quod tótum síngu-lis, E-jus
faté-mur mánibus. 4. Dé-dit fra-gí- li- bus córpo-ris fér-
culum, Dédit et trístibus sánguinis póculum, Dí-cens:
Accípi-te quod trádo vásculum, Omnes ex é- o bí-
bi-te. 5. Sic sacri- fí- ci- um ístud instí-tu-it, Cújus
of-fí-ci- um commítti vólu-it Só-lis presbýte-ris, quí-
bus sic cóngru-it, Ut súmant, et dent céte-ris. † 6. PÁ-
NIS ANGÉLI- CUS fit pánis hóminum; Dat pánis caéli-

4. Alter Tonus ejusdem Hymni.

re- có-li-tur coéna no-víssima, Qua Chrístus crédi-tur
á-gnum et ázyma Dedísse frátribus, juxta le-gí-ti-
ma Príscis indúlta pátribus. 2. Post ágnum týpicum,
explé-tis épu-lis, Córpus Domínicum dá- tum discí-
pu-lis, Sic tótum ómnibus, quod tótum síngu-lis, Ejus
fa-témur mánibus. 4. Dédit fra-gí-libus córpo-ris fércu-
lum, Dédit et trístibus sánguinis póculum, Dí-cens :
Accípi-te quod trádo vásculum, Omnes ex é-o bí-
bi-te. 5. Sic sacri- fí-ci- um ístud instí-tu-it, Cújus of-fí-

ci-um commítti vólu-it Só-lis presbýte-ris, quí-bus sic
cóngru-it, Ut súmant, et dent cé-te-ris. † 6. PÁNIS ANGÉ-
LICUS fit pánis hóminum; Dat pánis caélicus fi- gú-ris
términum : O res mi-rábi-lis! mandúcat Dóminum Páu-
per, sérvus, et húmi-lis. 7. Te trí-na Dé- i-tas unáque
póscimus, Sic nos tu ví-si-ta, sic- ut te có-limus :
Per tú-as sémi-tas duc nos quo téndimus, Ad lúcem
quam inhábi-tas. Amen.

5. Verbum supernum.



dis ósti-um, Bélla prémunt hostí- li- a, Da róbur, fer

auxí-li-um. 6. Uni tri-nóque Dómino Sit sempi-térna



gló-ri- a, Qui ví-tam sine término Nóbis dónet in pá-



tri- a. Amen.

6. Jesu nostra Redemptio.

Hymn. 4.



JEsu nóstra redémpti-o, Amor et de-sidé-ri-



um, Dé-us Cre- átor ómni-um, Hómo in fí-ne témpo-



rum. 2. Quae te ví-cit cleménti- a, Ut férres nóstra crí-



mina, Crudé-lem mórtem pá-ti- ens, Ut nos a mórte tólle-



res! 3. Infér-ni cláustra pé-netrans, Tú-os captí-vos rédi-

Secundum usum recentiorem :

SAlútis humánae Sátor,
Jésu, volúptas córdium,
Orbis redémpti Cónditor,
Et cásta lux amántium.

2. Qua víctus es cleméntia,
Ut nóstra férres crímina?
Mórtem subíres ínnocens,
A mórte nos ut tólleres?

3. Perrúmpis inférnum cháos;
Vínctis caténas détrahis;
Víctor triúmpho nóbili
Ad déxteram Pátris sédes.

4. Te cógat indulgéntia,
Ut dámna nóstra sárcias,
Tuíque vúltus cómpotes
Dítes beáto lúmine.

5. Tu dux ad ástra, et sémita,
Sis méta nóstris córdibus,
Sis lacrimárum gáudium,
Sis dúlce vitae praémium. Amen.

7. Aeterne Rex altissime.

Secundum usum recentiorem :

AEtérne Rex altíssime,
Redémptor et fidélium,
Cui mors perémpta détulit
Súmmae triúmphum glóriae.

2. Ascéndis órbes síderum
Quo te vocábat caélitus
Colláta, non humánitus
Rérum potéstas ómnium.

3. Ut trína rérum máchina,
Caeléstium, terréstrium,
Et inferórum cóndita,
Fléctat génu jam súbdita.

4. Trémunt vidéntes Angeli
Vérsam vícem mortálium :
Péccat cáro, múndat cáro,
Régnat Déus Déi cáro.

5. Sis ípse nóstrum gáudium
Mánens olýmpo praémium,
Múndi régis qui fábricam,
Mundána víncens gáudia.

6. Hinc te precántes quaésumus,
Ignósce cúlpis ómnibus,
Et córda sursum súbleva
Ad te supérna grátia.

7. Ut cum repénte coéperis
Clarére núbe júdicis,
Poénas repéllas débitas,
Réddas corónas pérditas.

8. Jésu, tíbi sit glória,
Qui víctor in caélum rédis,
Cum Pátre, et álmo Spíritu,
In sempitérna saécula. Amen.

Canticum Zachariae.

BEnedíctus Dóminus Déus Israel : * quia visitávit, et fécit redemptiónem plébis súae :

2. Et eréxit córnu salútis nóbis : * in dómo Dávid púeri súi.

3. Sicut locútus est per os sanctórum, * qui a saéculo sunt, prophetárum éjus :

4. Salútem ex inimícis nóstris, * et de mánu ómnium qui odérunt nos :

5. Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nóstris : * et memorári testaménti súi sáncti :

6. Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham pátrem nóstrum, * datúrum se nóbis :

7. Ut sine timóre, de mánu inimicórum nostrórum liberáti, * serviámus illi :

8. In sanctitáte et justítia coram ípso, * ómnibus diébus nóstris.

9. Et tu, púer, prophéta Altíssimi vocáberis : * praeíbis enim ante fáciem Dómini, paráre vias éjus :

10. Ad dándam sciéntiam salútis plébi éjus : * in remissiónem peccatórum eórum :

11. Per víscera misericórdiae Déi nóstri : * in quíbus visitávit nos, óriens ex álto.

12. Illumináre his qui in ténebris, et in úmbra mórtis sédent : * ad dirigéndos pédes nóstros in víam pácis.

Canticum B. M. Virginis.

MAgníficat * ánima méa Dóminum.

2. Et exsultávit spíritus méus * in Déo salutári méo.

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes.

4. Quia fécit míhi mágna qui pótens est : * et sánctum nómen éjus.

5. Et misericórdia éjus a progénie in progénies * timéntibus éum.

6. Fécit poténtiam in bráchio súo : * dispérsit supérbos ménte córdis súi.

7. Depósuit poténtes de séde, * et exaltávit húmiles.

8. Esuriéntes implévit bónis : * et dívites dimísit inánes.

9. Suscépit Israel púerum súum, * recordátus misericórdiae súae.

11. Sicut locútus est ad pátres nóstros, * Abraham et sémini éjus in saécula.

ANTE BENEDICTIONEM.

O salutáris Hóstia. — Uni trinóque Dómino. 10*. †
Pánis angélicus. — Te trína Déitas. 6* *vel* 9*. †

Ex Sequentia « Lauda Sion ».





táles : Tú-os ibi commensáles, Coherédes et sodáles



Fac sanctórum cívi- um. Amen.

O quam suavis.

(Antiphona.)

6.



O quam su-á-vis est, * Dó- mi-ne, spí-



ri-tus tú- us! qui ut dulcédi-nem tú- am in fí-li-os



demonstrá- res, páne su-a-vís- simo de caélo



praésti-to, esu-ri- éntes réples bónis, fa-stidi- ó-sos dí-

vi- tes dimít-tens in- ánes.

O sacrum convivium.

(Antiphona.)

5.



O sá-crum convívi- um! * in quo Chrístus



Tantum ergo.

1. Cantus modernus. *

* Ex libris Solesmensibus.



2. Alter cantus. *

* Ex libris Solesmensibus.

3. Alius Tonus. 2*. †

4. Alius Tonus ex libris Italiae. 4*. †

℣. Pánem de caélo praestitísti éis. (Allelúia). [1]
℟. Omne delectaméntum in se habéntem. (Allelúia).

Orémus.

DEus, qui nobis sub sacraménto mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti : † tribue quaésumus, ita nos córporis et sánguinis tui sacra mystéria venerári ; * ut redemptiónis tuae fructum in nobis júgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. ℟. Amen.

POST BENEDICTIONEM.

Psalmus 116.

5.



LAudáte Dóminum ómnes géntes : * laudáte é-um



ómnes pópu-li :

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet in aetérnum.

3. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.

4. Sicut érat in princípio, et nunc, et semper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Alter cantus.

6.



LAudáte Dóminum ómnes géntes : * laudáte é-um



ómnes pópu-li :

[1] *Allelúia* dicitur tantum Tempore Paschali et infra Octavam Corporis Christi.

Adoremus in aeternum. *



Invocatio ad Ss. Cor Jesu.



* Ex libris Solesmensibus.

Supplicatio.

1.



P Arce Dómine, párce pópulo tú- o : ne in aetér-



num i-rascá-ris nó-bis.

PRO GRATIARUM ACTIONE.

(Tonus solemnis.)

Hymn. 3.



TE Dé-um laudámus : * te Dóminum confi-té-

mur. Te aetérnum Pátrem ómnis térra venerá- tur. Tíbi



ómnes Ange-li, tíbi Caéli et univérsae Potestá- tes :



Tíbi Chérubim et Sé-raphim incessábi-li vóce proclá-



mant : Sánctus : Sánctus : Sánctus Dóminus Dé-us Sá-


ba- oth. Pléni sunt caéli et térra ma-jestá-tis gló-ri-ae
tú- ae. Te glo-ri-ósus Aposto-lórum chó- rus : Te Pro-
phetárum laudábi-lis núme-rus : Te Mártyrum candidá-
tus láudat exérci-tus. Te per órbem terrárum sáncta
confitétur Ecclé-si- a : Pátrem imménsae ma-jestá-
tis : Venerándum tú-um vérum, et únicum Fí-li- um :
Sánctum quoque Parácli-tum Spí-ri-tum. Tu Rex gló-
ri-ae, Chríste. Tu Pátris sempi-térnus es Fí-li- us. Tu
ad liberándum susceptúrus hómi- nem, non horru-ísti

Vírginis úterum. Tu devícto mórtis acú-le- o, aperu- í-
sti credéntibus régna caeló-rum. Tu ad déxteram Dé- i
sé-des, in gló-ri- a Pátris. Júdex créde-ris ésse ventú-
rus. Te ergo quaésumus, tú- is fámu-lis súbve- ni, quos
pre-ti-óso sánguine redemí-sti. Aetérna fac cum sán-
ctis tú-is in gló-ri- a numerá- ri. Sálvum fac pópulum
tú-um Dómine, et bénedic he-redi-tá-ti tú- ae. Et
rége é-os, et extólle íllos usque in aetér-num. Per
síngu-los dí- es, bene-dí-cimus te. Et laudámus nómen

Tonus simplex.




tes : Tíbi Chérubim et Séraphim incessábi-li vóce
proclámant : Sánctus : Sánctus : Sánctus Dóminus
Dé-us Sába-oth. Pléni sunt caéli et térra majestá-tis
gló-ri-ae tú-ae. Te glo-ri- ósus Apostolórum chó-
rus : Te Prophetárum laudábi-lis númerus : Te Márty-
rum candidátus láudat exérci-tus. Te per órbem terrá-
rum sáncta confi-tétur Ecclé-si- a : Pátrem immén-
sae majestá-tis : Venerándum tú-um vérum et únicum
Fí-li-um : Sánctum quoque Parácli-tum Spí-ri-tum.
Tu Rex gló-ri-ae, Chríste. Tu Pátris sempi-térnus es


Fí-li- us. Tu ad liberándum susceptúrus hóminem, non
horru-ísti Vírginis úterum. Tu devícto mórtis acúle-o,
aperu-ísti credéntibus régna caeló-rum. Tu ad déxte-
ram Dé- i sédes, in glóri- a Pátris. Júdex crédeFigure-
ris ésse ventú-rus. Te ergo quaésumus, tú- is fámu-
lis súbveni, quos pre-ti-óso sánguine redemí-sti.
Aetérna fac cum Sánctis tú-is in glóri-a numerá-
ri. Sálvum fac pópulum tú-um Dómine, et béne-
dic haere-di-tá-ti tú- ae. Et ré-ge é-os, et extólle
íllos usque in aetér-num. Per síngulos dí- es, bene-

℣. Benedicámus Pátrem et Fílium cum Sáncto Spíritu. *
℟. Laudémus et superexaltémus éum in saécula.
℣. Benedíctus es Dómine in firmaménto caéli.
℟. Et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in saécula.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam.
℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

DEus, cujus misericórdiae non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus : † piíssimae majestáti tuae pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; * ut qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad praémia futúra dispónas. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

---

* *His* ℣℣. *et* ℟℟. *Tempore Paschali non additur* Allelúia.

VARIAE PRECES *

IN HONOREM SS. SACRAMENTI.

2. Vísus, táctus, gústus in te fállitur,
Sed audítu sólo tuto créditur :
Crédo quídquid díxit Déi Fílius :
Nil hoc vérbo veritátis vérius.

3. In crúce latébat sóla Déitas,
At hic látet simul et humánitas :
Ambo tamen crédens atque cónfitens,
Péto quod petívit látro paénitens.

4. Plágas, sicut Thómas, non intúeor :
Déum tamen méum te confíteor :
Fac me tíbi semper magis crédere,
In te spem habére, te díligere.

5. O memoriále mórtis Dómini,
Pánis vívus vítam praéstans hómini,
Praésta méae ménti de te vívere,
Et te ílli semper dúlce sápere.

6. Píe pellicáne Jésu Dómine,
Me immúndum múnda túo sánguine,
Cújus úna stílla sálvum fácere
Tótum múndum quit ab ómni scélere.

7. Jésu, quem velátum nunc adspício,
Oro fíat íllud quod tam sítio :
Ut te reveláta cérnens fácie,
Vísu sim beátus túae glóriae. Amen.

---

* Quae sequuntur ex libris Solesmensibus deprompta sunt.

Ave verum.

6.


A - ve vérum * Córpus nátum de Marí- a Vírgi-



ne : Ve-re pássum, immolátum in crúce pro hómine :



Cújus látus perforá- tum flúxit áqua et sánguine :



Esto nóbis praegustá- tum mórtis in exámine.



O Jé-su dúl-cis! O Jé-su pí- e! O Jé- su fí-li



Ma-rí- ae.

Homo quidam.

(Responsorium.)

6.


H Omo quídam * fé- cit coénam mágnam, et mí-



sit sérvum sú- um hó-ra coénae dí-cere invi-tá-tis, ut

Unus panis.

(*Responsorium.*)





mus. ℣. Parásti in dulcé-dine tú- a páupe-ri Dé- us,



qui habi-táre fácis uná- nimes in dómo. * Omnes.



Gló-ri- a Pátri, et Fí- li- o, et Spi- rí-tu- i Sán-



cto. * Omnes.

IN HONOREM B. MARIAE VIRGINIS.

Litaniae Lauretanae.



K Yri- e elé- ison. *ij.* Chríste elé- ison. *ij.* Kýri- e



elé- ison. *ij.* Chríste áudi nos. *ij.* Chríste exáudi nos. *ij.*



Pá- ter de caé- lis Dé-us, mi-serére nóbis.
Fíli Redémptor mún-di Dé-us, mi-serére nóbis.
Spí- ri- tus Sáncte Dé-us, mi-serére nóbis.
Sáncta Trínitas ú- nus Dé-us, mi-serére nóbis.



Sáncta Ma-rí- a, óra pro nóbis.



Sáncta Dé- i Gé- ni- trix,
Sáncta Vír- go vír- gi- num,
Má- ter Chrí- sti.
Máter di- ví- nae grá- ti- ae,
Má- ter pu- rís- si- ma,
Má- ter ca- stí- si- ma,
Máter in- vi- o- lá- ta,
Máter in- te- me- rá- ta,
Má- ter a- má- bi- lis,
Máter ad- mi- rá- bi- lis,
Máter bó- ni con- sí- li- i,
Máter Cre- a- tó- ris,
Máter Sal- va- tó- ris,
Vírgo pru- den-tís- si- ma,
Vírgo ve- ne- rán- da,
Vírgo praedi- cán- da,
Vír- go pót- ens,
Vír- go clé- mens,
Vír- go fi- dé- lis,
Spécu- lum ju- stí- ti- ae,
Sédes sa- pi- én- ti- ae,
Cáusa nó- strae lae- tí- ti- ae,
Vas spi- ri- tu- á- le,
Vas ho- no- rá- bi- le,
Vas insí- gne de- vo- ti- ó- nis,



Ró- sa mý- sti- ca,
Túr- ris Da- ví- di- ca,
Túr- ris e- búr- ne- a,
Dó- mus áu- re- a,
Foé- de- ris ár- ca,
Já- nu- a caé- li,
Stélla ma- tu- tí- na,
Sálus in- fir- mó- rum,
Refúgium pec- ca- tó- rum,
Consolátrix af- fli- ctó- rum,
Auxílium Chri- sti- a- nó- rum,
Regína An- ge- ló- rum,
Regína Pa- tri- ar- chá- rum,
Regína Pro- phe- tá- rum,
Regína A- po- sto- ló- rum,
Re- gí- na Már-ty- rum,
Regína Con-fes- só- rum,
Re- gí- na Vír- gi- num,
Regína San- ctó- rum óm- ni- um,
Regína sine lábe originá- li con- cé- pta,
Regína sa- cratissi- mi Ro- sá- ri- i,



Agnus Dé- i, qui tóllis peccáta múndi, párce nóbis



Dómine. Agnus Dé- i, qui tóllis peccáta múndi,



exáudi nos Dómine. Agnus Dé-i, qui tóllis peccáta



múndi, mi-serére nó-bis.

℣. Ora pro nóbis sáncta Déi Génitrix.
℟. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.

COncéde nos fámulos tuos, quaésumus Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére : † et gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, * a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Tonus alter.



KYri- e e-lé-i-son. *ij.* Chríste e-lé-i-son. *ij.* Kýri- e



e-lé-i-son. *ij.* Chríste áudi nos. *ij.* Chríste exáudi nos. *ij.*



Pá-ter de caé- lis Dé-us, mi-serére nó-bis.
Fí- li Redémptor múndi Dé-us, mi-serére nó-bis.
Spí-ri- tus Sáncte Dé-us, mi-serére nó-bis.
Sáncta Tríni- tas únus Dé-us, mi-serére nó-bis.



Sáncta Ma-rí- a, ó-ra pro nó-bis.



Sáncta Déi Gé- ni- trix,
Sáncta Vírgo vír- gi- num,
Má-ter Chrí- sti,
Má-ter divínae grá- ti- æ,
Má-ter pu- rís- si- ma,
Má-ter ca- stís- si- ma,
Má-ter invio- lá- ta,
Má-ter inteme- rá- ta,
Má-ter a- má- bi- lis,
Má-ter admi- rá- bi- lis,
Má-ter bóni con- sí- li- i,
Má-ter Crea- tó- ris,
Má-ter Salva- tó- ris,
Vír-go pruden- tís- si- ma,
Vír-go vene- rán- da,
Vír-go praedi- cán- da,
Vír-go pó- tens,
Vír-go clé- mens,
Vír-go fi- dé- lis,
Spécu- lum ju- stí- ti- ae,
Sédes sapi- én- ti- ae,
Cáu-sa nóstrae lae- tí- ti- ae,
Vas spi-ritu- á- le,
Vas ho-no- rá- bi- le,



Vas in- sígne devoti- ó- nis,
Ró- sa mý- sti- ca,
Túrris Da- ví- di- ca,
Túrris e- búr- ne- a,
Dó-mus áu- re- a,
Foé-de- ris ár- ca,
Já- nu a caé- li,
Stélla matu- tí- na,
Sá- lus infir- mó- rum,
Re- fú- gium pecca- tó- rum,
Conso- látrix affli- ctó- rum,
Au-xí- lium Christia- nó- rum,
Re- gí- na Ange- ló- rum,
Re- gí- na Patriar- chá- rum,
Re- gí- na Prophe- tá- rum,
Re- gí- na Aposto- ló- rum,
Re- gí- na Már- ty- rum,
Re- gí- na Confes- só- rum,
Re- gí- na Vír- gi- num,
Re- gí- na Sanctórum óm- ni- um,
Re- gí- na sine lábe origináli con- cé- pta,
Re- gí- na sacratíssi- mi Ro- sá- ri- i,



Agnus Dé- i, qui tóllis peccá-ta múndi, párce nóbis



Dómine. Agnus Dé- i, qui tóllis peccá-ta múndi,



exáudi nos Dómine. Agnus Dé- i, qui tóllis peccá-



ta múndi, mi-serére nó-bis.

Sub tuum.

(Antiphona.)

Inviolata.

(Sequentia.)



ra sint et córpora. Tú-a per precáta dulcí-sona : Nóbis



concédas véni-am per saécu-la. O benígna! O Re-



gí-na! O Ma-rí- a! Quae só-la invi- o-lá- ta perman-



sí- sti.

Virgo parens Christi.

(Responsorium.)

6.



V Irgo párens Chrí-sti * be-nedícta, Dé- um ge-



nu-í-sti : fúlgida stélla má-ris, nos pró-tege, nos tu-e-

á- ris : * Dum tí-bi sol-émnes cántant caéli ágmi-



na láu-des. ℣. Intercé-



de pí-a pro nó-bis, Vírgo Ma- rí- a. * Dum. Glóri- a



Pá- tri, et Fí- li- o, et Spi-rí- tu-i Sán-



cto. * Dum tí-bi.

O quam glorifica.

(*Hymnus.*)

2.



O quam glo-rí- fica lúce corúscas, Stírpis Daví-



dicae ré-gi- a pró-les! Sublímis ré-sidens, Vírgo Ma-



rí- a, Supra caelígenas aéthe-ris ómnes. 2. Tu cum



virgí-ne-o máter honó-re, Angelórum Dómino pécto-



ris áulam Sácris viscé-ribus cásta pará- sti; Ná-tus



hinc Dé-us est córpore Chrístus. 3. Quem cúnctus vé-


nerans órbis adó-rat, Cui nunc ri-te génu flécti-tur
ómne; A quo te, pétimus, subveni-én-te, Abjéctis
ténebris, gáudi- a lú-cis. 4. Hoc largí-re Páter lúminis
ómnis, Nátum per própri-um, Flámi-ne sácro, Qui té-
cum ní-tida vívit in aéthra Régnans, ac móde-rans
saécula cúncta. Amen.

Salve mater.

5.
SAlve máter mi-se-ricórdi-ae, Máter Dé-i, et má-
ter véni-ae, Máter spé-i, et máter grá-ti-ae, Máter plé-
na sánctae laetí-ti-ae, O Ma-rí- a! Repetitur Sálve máter.


1. Sálve dé-cus humáni géne-ris, Sálve Vírgo dígni-or
céte-ris, Quae vírgines ómne stransgréde-ris, Et álti-us
sédes in súpe-ris, O Ma-rí- a! Sálve.
2. Sálve fé- lix Vírgo pu-érpera : Nam qui sédet in
Pátris déxtera, Caélum régens, térram et aéthera, In
tra tú-a se cláusit víscera, O Ma-rí- a! Sálve.
3. Te cre-á-vit Páter ingénitus, Obumbrávit te Uni-
génitus, Fecundávit te Sánctus Spí-ri-tus, Tu es fácta
tóta divíni-tus, O Ma-rí- a! Sálve.


4. Te cre- á-vit Dé-us mi-rábi-lem, Te respéxit ancíl-
lam húmi-lem, Te quaesívit spónsam amábi-lem, Tíbi
nunquam fécit consími-lem, O Ma-rí- a! Sálve.
5. Te be- á-tam laudáre cúpi-unt Omnes jústi, sed non
suffíci- unt; Múltas láudes de te concípi- unt, Sed in íl-
lis prorsus de-fí-ci-unt, O Ma-rí- a! Sálve.
6. Esto, Má-ter, nóstrum so-lá-ti-um; Nóstrum ésto, tu
Vírgo, gáudi-um; Et nos tandem post hoc exsí-li-um,
Laétos júnge chó-ris caeléсti-um, O Ma-rí- a! Sálve.

Rosa vernans.



Toto pulchra es.

(*Antiphona*).



PRO SUMMO PONTIFICE.

℣. 1.



O -rémus pro Pontí-fi-ce nóstro *N.* ℟. Dó-



minus consérvet é-um, et viví- ficet é- um, et be-á-tum



fá-ci- at é- um in térra, et non trádat é- um in áni-



mam inimi-có- rum éjus.

TEMPORE ADVENTUS.

1.



R Oráte caéli dé-super, et núbes plú- ant jústum.
Repetitur Roráte.



1. Ne i-rascá-ris Dómine, ne ultra memíne-ris in-iqui-



tá-tis : ecce cívi-tas Sáncti fácta est desérta : Sí- on


desérta fácta est : Jerúsa-lem deso-lá-ta est : dómus
sancti-fica-ti-ónis tú-ae et gló-ri-ae tú-ae, ubi lauda-
vérunt te pátres nóstri. ℟. Roráte.
2. Peccávimus, et fácti súmus tamquam immúndus nos,
et ecci-dimus quasi fó-li-um uni-vérsi : et iniquitátes
nóstrae quasi véntus abstu-lé-runt nos : abscondísti fá-
ci-em tú-am a nóbis, et alli-sísti nos in mánu in-i-
qui-tá- tis nóstrae. ℟. Roráte.
3. Víde Dómine afflicti-ónem pópu-li tú- i, et mítte

IN IMMACULATA CONCEPTIONE B. M. V.

Tóta púlchra es. 43*.

TEMPORE NATALIS DOMINI.

Laetabundus.

(Sequentia).


stra. 8. Vérbum ens Altíssi-mi, Corpo-rá-ri pássum est,
Cárne súmpta. 9. Isa-í-as cé-cinit, Synagóga mémi-
nit, Nunquam tamen dé-sinit Esse caéca. 10. Si non
sú-is vá-tibus, Crédat vel gentí- li- bus Sibyl-lí-nis vér-
sibus Haec prae-dícta. 11. Infé-lix própera, Créde vel
vé-tera : Cur damnábe-ris, Gens mí-sera? 12. Quem dó-
cet líttera, Nátum consídera : Ipsum génu- it Pu-érpe-
ra. Alle-lú-ia.

Puer natus.


1.
PUer nátus in Béthlehem, alle-lú-ia : Unde gáu-
det Jerúsa-lem, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis jú-bi-
lo Chrístum nátum adorémus, Cum nóvo cánti-co.
2. Assúmpsit cárnem Fí-li-us, alle-lú-ia, Dé-i Pátris
altíssimus, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.
3. Per Gabri-é-lem núnti-um, alle-lú-ia, Vírgo concépit
Fí-li-um, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.
4. Tamquam spónsus de thá-lamo, alle-lú-ia, Procéssit
Mátris útero, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.



5. Hic jácet in praesépi- o, alle-lú-ia, Qui régnat sine tér-



mino, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.



6. Et Ange-lus pastó-ribus, alle-lú-ia, Revé-lat quod sit



Dóminus, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.



7. Réges de Sába véni-unt, alle-lú-ia, Aurum, thus, mýr-



rham ófferunt, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.



8. Intrántes dómum ínvi-cem, alle-lú-ia, Nóvum sa-lú-



tant Príncipem, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.



9. De Mátre nátus Vírgine, alle-lú-ia, Qui lúmen est de

lúmine, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.
10. Sine serpéntis vúlnere, alle-lú-ia, De nóstro vénit
sánguine, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.
11. In cárne nóbis sími-lis, alle-lú-ia, Peccáto sed dissí-
mi-lis, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.
12. Ut rédderet nos hómines, alle-lú-ia, Dé-o et síbi
sími-les, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.
13. In hoc natá-li gáudi-o, alle-lú-ia, Benedicámus Dó-
mino, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.



14. Laudétur sáncta Tríni-tas, alle-lú-ia, Dé-o dicámus



grá-ti-as, alle-lú-ia, alle-lú-ia. ℟. In córdis.

Adeste fideles.

6.



AD-éste fidé-les, laéti, tri- umphántes : Vení-te,



vení-te in Béthle-em : * Nátum vi-déte Régem Ange-



ló- rum : Vení-te, adorémus, vení-te, ad-orémus, ve-ní-



te, adorémus Dóminum. * Nátum.



2. En grége re-lícto, húmi-les ad cúnas Vocá-ti pastó-



res appróperant : * Et nos o-vánti grádu festiné-mus :



Vení-te, adorémus, etc. * Et nos ovánti.



3. Aetérni Pa-réntis splendórem aetérnum Ve-látum



sub cárne vi-dé-bimus : * Dé- um infántem, pánnis in-



volú- tum : Vení-te, adorémus, etc. * Déum infántem.



4. Pro nó-bis egénum et foéno cubántem Pí- is fove-á-



mus amplé-xibus : * Sic nos amántem quis non reda-



má- ret? Vení-te, adorémus, etc. * Sic nos.

TEMPORE SEPTUAGESIMAE.

Media vita.

(Responsorium).

4.



MEdi- a ví-ta * in mórte sú- mus : quem quaé-

rimus adju-tó-rem, ni- si te Dómi- ne? qui pro pec-
cá-tis nó- stris juste irá-sce- ris : * Sáncte
Dé- us, Sáncte fórtis, Sáncte mi-sé-ricors
Salvá- tor, amárae mórti ne trá- das nos. ℣. 1. In
te spera-vé- runt pátres nó- stri; spe- ravérunt, et
liberá- sti é- os. * Sáncte etc. ℣. 2. Ad te
clama-vé- runt pátres nó- stri; cla-mavérunt, et non
sunt con-fú- si. * Sáncte etc. Gló-ri-a Pá- tri,
et Fí- li- o, et Spi-rítu-i Sáncto. * Sáncte etc.

TEMPORE QUADRAGESIMAE

Miserere mei Deus.

sti-ficé-ris in sermónibus tú-is, et víncas cum judi-cá-
ris. 6. Ecce enim in iniquitá-tibus concéptus sum : * et
in peccá-tis concépit me máter mé- a.
7. Ecce enim ve-ri-tátem di-le-xísti : * incérta et oc-
cúlta sapi-énti-ae tú-ae mani-festásti mí-hi. 8. Aspérges
me hyssópo et mundábor : * lavábis me, et super ní-
vem de-albábor.
9. Audí-tu-i mé-o dábis gáudi-um et laetí-ti-am : * et
exsultábunt óssa humi- li- á-ta. 10. Avérte fáci- em

tú- am a peccá-tis mé- is : * et ómnes iniqui-tá-tes
mé- as dé-le.
11. Cor múndum cré- a in me Dé- us : * et spí-ri-tum ré-
ctum ínnova in viscé-ribus mé- is. 12. Ne pro-jí-ci- as
me a fáci- e tú-a : * et spí-ri-tum sánctum tú-um ne
áuferas a me.
13. Rédde míhi laetí-ti- am sa-lutá-ris tú- i : * et spí-ri-
tu principá-li confírma me. 14. Docébo iníquos ví-as
tú-as : * et ímpi- i ad te converténtur.



15. Líbera me de sanguínibus, Dé- us, Dé- us sa-lú-tis



mé-ae : * et exsultábit língua mé- a justí- ti- am tú- am.



16. Dómine lábi-a mé- a apé-ri- es : * et os mé-um an-



nunti- ábit láudem tú- am.



17. Quóni- am si vo-lu-ísses sacri-fí-ci- um, dedíssem ú-ti-



que : * ho-locáustis non de-lectábe-ris. 18. Sacri-fí-ci-um



Dé- o spí-ri-tus contribu-látus : * cor contrí-tum et humi-



li- átum Dé- us non despí-ci- es.



19. Benígne fac Dómine in bóna vo-luntáte tú-a Sí- on:*

ut aedi-ficéntur mú-ri Jerú-sa-lem. 20. Tunc acceptábis

sacri-fí-ci- um justí-ti-ae, obla-ti-ónes et ho-locáusta : *

tunc impónent super altáre tú-um ví-tu-los.

In fine, omisso Glória Pátri, *dicitur.*

Mi-serére mé- i Dé-us : mi-se-rére mé- i

Attende Domine.

5. ATténde Dómine, et mi-serére, qui- a peccávi-

mus tí-bi. *Chorus repetit* Atténde.

1. Ad te Rex súmme, ómni- um redémptor, óculos nó-

stros sublevámus fléntes : exáudi, Chríste, supplicántum

pré-ces. ℟. Atténde

2. Déxtera Pátris, lápis angu-lá-ris, ví-a salú-tis, jánu-a
caeléstis, áblu-e nóstri máculas de-lícti. ℟. Atténde.
3. Rogámus, Dé-us, tú-am majestá-tem : áuribus sácris
gémitus exáudi : crímina nóstra plácidus indúlge.
℟. Atténde.
4. Tíbi fatémur crímina admíssa : contrí-to córde pán-
dimus occúlta : tú-a, Redémptor, pí-etas ignóscat.
℟. Atténde.
5. Innocens cáptus, nec repúgnans dúctus, téstibus fál-
sis pro ímpi-is damná-tus : quos redemísti, tu consér-
va, Chríste. ℟. Atténde.

Planctus B. Mariae Virginis.

contemplá-ri Do-léntem cum Fí-li-o? 7. Pro peccá-tis
súae géntis, Vídit Jésum in torméntis, Et flagéllis
súbdi-tum. 8. Vídit sú-um dúlcem ná-tum Mo-ri-éndo
deso-látum, Dum emí-sit spí-ri-tum. 9. E-ia Máter, fons
amó-ris, Me sentí-re vim do-ló-ris Fac, ut técum lú-
ge-am. 10. Fac ut árde-at cor mé-um In amándo Chrí-
stum Dé-um, Ut síbi compláce-am. 11. Sáncta Máter,
ístud ágas, Cruci fíxi fíge plágas Córdi mé-o vá-lide.
12. Tú-i ná-ti vulne-rá-ti, Tam digná-ti pro me pá-ti,

Poénas mécum dívide. 13. Fac me técum pi- e flére,
Cruci-fíxo condo-lére, Donec égo víxero. 14. Juxta crú-
cem técum stáre, Et me tíbi soci- áre In plánctu
de-sídero. 15. Vírgo vírginum praeclára, Míhi jam non
sis amára : Fac me técum plángere. 16. Fac ut pórtem
Chrísti mórtem, Passi-ónis fac consórtem, Et plágas re-
có-lere. 17. Fac me plágis vulne-rá-ri, Fac me crúce ine-
bri-á-ri, Et cru-óre Fí-li-i. 18. Flámmis ne úrar suc-
cénsus, Per te, Vírgo, sim defénsus In di-e judí-



TEMPORE PASCHALI.

O filii.



Accessérunt discí-pu-li, allelú-ia. ℟. Allelúia.



3. Et Marí- a Magda-léne, Et Jacóbi, et Sa-lóme,



Venérunt córpus úngere, allelú-ia. ℟. Allelúia.



4. In álbis sé-dens Angelus Praedíxit mu-li- é-ribus :



In Ga-lilaé*a* est Dóminus, allelú-ia. ℟. Allelúia.



5. Et Jo-ánnes Apóstolus Cucúrrit Pétro cí-ti-us, Mo-



numénto vénit pri-us, allelú-ia. ℟. Allelúia.



6. Discípu-lis adstántibus, In médi- o sté-tit Chrístus,



Dícens : Pax vó-bis ómnibus, allelú-ia. ℟. Allelúia.



7. Ut intelléxit Dí-dymus Qui-a surréxe-rat Jésus,



Remánsit fe-re dú bi- us, allelú-ia. ℟. Allelúia.



8. Víde Thóma, víde látus, Víde pédes, víde mánus,



Nó-li ésse incré-dulus, allelú-ia. ℟. Allelúia.



9. Quando Thómas Chrísti látus, Pédes vídit atque



mánus, Díxit : Tu es Dé- us mé-us, allelú-ia.
℟. Allelúia.



10. Be- á-ti qui non vi-dérunt, Et fírmi-ter credi-dérunt,



Ví-tam aetérnam habébunt, allelú-ia. ℟. Allelúia.



11. In hoc fésto sanctíssimo : Sit laus et ju-bi-lá-ti- o,



BENEDICÁMUS DÓMINO, allelú-ia. ℟. Allelúia.



12. De quíbus nos humíl-limas Devótas atque dé-bi-tas



DÉ-O dicámus GRÁTI- AS, allelú-ia. ℟. Allelúia.

Exsultemus.

3.



E Xsultémus et laetémur hódi- e, Dí- es íste, dí- es

est laetí-ti- ae : * Alle-lú-ia, resurré-xit Dómi-nus.



2. Exsultándi et laetándi témpus est : Páscha nóstrum



immo-látus Agnus est. * Allelú-ia, resurré-xit Dó-



mi- nus. 3. Tímor ábsit, ábsit despe-rá-ti- o : Jam illúxit



Chrísti resurrécti- o. * Alle-lú-ia, resurré-xit Dómi-


nus. 4. Ad sepúlcrum mu-lí-eres véni- unt, Ab Ange-lo
respónsum recípi- unt. * Alle-lú-ia, resurré-xit Dó-
mi-nus. 5. In sepúlcro quem doléntes quaéri-tis? Surre-
xísse dí-ci-te discípu-lis. * Alle-lú-ia, resurré-xit Dó-
mi-nus. 6. Ce-lebrántes hoc Páscha sanctíssimum, Epu-
lémur ve-ri-tá-tis ázymum. * Alle-lú-ia, resurré-xit
Dómi-nus. 7. Fermentátum expurgémus nóxi-um : Ví-
ctor súrgit, véra ví-ta ómni- um. * Alle-lú-ia, resur-
ré-xit Dómi-nus. 8. In hoc ergo vetustá-tis término,

Sérvus líber BENE-DICAT DOMINO. * Alle-lú-ia,

resurré-xit Dómi-nus. ℣. Ab ínfe-ris nunc rédit deptí-

vi-tas : Omnes DE-O re-fe-rámus GRATI- AS. * Alle-lú-

ia, resurré-xit Dómi- nus.

Concordi laetitia.

6. C Oncórdi laetí-ti-a, Propúlsa maestí-ti- a, Ma-

rí-ae praecóni-a Récolat Ecclési- a : Vírgo Marí- a!

2. Quae fe-líci gáudi- o, Resurgénte Dómino, Flóru- it

ut lí-li-um, Vívum cérnens Fí-li-um : Vírgo Marí- a!

3. Quam concéntu pári-li Chó-ri láudant caéli-ci, Et

IN FESTO S. JOSEPH.

Litaniae.





Pá- ter de caé- lis Dé- us, mi-serére nóbis.
Fí- li Redémptor mún-di Dé- us, mi-serére nóbis.
Spí- ri- tus Sáncte Dé- us, mi-serére nóbis.
Sáncta Trí-ni- tas ú- nus Dé- us, mi-serére nóbis.



1. Sáncta Ma- rí- a, óra pro nóbis.
2. Sán- cte Jó- seph, óra pro nóbis.



3. Próles Dá- vid ín- cly- ta,
4. Lúmen Patri- ar- chá- rum,
5. Déi Genitrí- cis spónse,
6. Cústos pudí- cae Vírgi- nis,
7. Fílii Déi nu- trí-ci- e,
8. Christi defén- sor sé- du- le,
9. Almae Famíli- ae praéses,
10. Jóseph ju- stíssi- me,
11. Jóseph ca- stíssi- me,
12. Jóseph pru- den- tís-si- me,
13. Jóseph for- tís-si- me,
14. Jóseph obedi- en- tís-si- me,



15. Jóseph fi- de- lís-si- me,
16. Spéculum pa- ti- én- ti- ae,
17. Amátor pau- per- tá- tis,
18. Exémplar o- pi- fi- cum,
19. Doméstícae ví- tae dé- cus,
20. Cú- stos Vírgi- num,
21. Familiá- rum có- lu- men,
22. Solátium mi- se- ró- rum,
23. Spes ae- gro- tánti- um,
24. Patróne mo- ri- én- ti- um,
25. Tér- ror daémo- num,
26. Protéctor sán- ctae Ec- clé-si- ae,



Agnus Dé-i, qui tóllis peccá-ta múndi, párce nó-bis
Agnus Dé-i, qui tóllis peccá-ta múndi, exáudi nos
Agnus Dé-i, qui tóllis peccá-ta múndi, mi- se-ré- re



Dómi-ne.
Dómi-ne.
nó-bis.

℣. Constítuit éum dóminum dómus súae.
℟. Et príncipem ómnis possessiónis suae.

Orémus.

DEus, qui ineffábili providéntia beátum Joseph sanctíssimae Genitrícis tuae sponsum elígere dignátus es : † praesta, quaésumus ; ut quem protectórem venerámur in terris, * intercessórem habére mereámur in caelis : qui vivis et regnas in saécula saeculórum. Amen.

IN ASCENSIONE DOMINI.

Psalmus 46. *In tono solemni.*

4.



A Lle-lú-ia : * Alle-lú-ia, alle- lú-ia.

Idem repetitur a choro.

Ps. 46.



O -mnes géntes pláudi-te mánibus : jubi-láte Dé- o

in vóce exsulta-ti-ónis. * Alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. Quóni- am Dóminus excélsus, terríbi-lis : rex mágnus



super ómnem térram. Alle-lú-ia : alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. Subjécit pópulos nóbis : et géntes sub pédibus nó-



stris. * Alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. E-légit nóbis heredi-tátem sú-am : spéci- em Jácob

quam di-léxit. Alle-lú-ia : alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. Ascéndit Dé-us in júbi-lo : et Dóminus in vóce



túbae. * Alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. Psál-li-te Dé-o nóstro, psálli-te : psálli-te régi nó-



stro, psálli-te. Alle-lú-ia : alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. Quóni-am rex ómnis térrae Dé-us : psálli-te sapi-én-



ter. * Alle-lú-ia, alle-lú-ia.



℣. Regnábit Dé-us super géntes : Dé-us sédet super sé-


dem sánctam sú-am. Alle-lú-ia : alle-lú-ia, alle-lú-ia.
℣. Príncipes popu-lórum congregá-ti sunt cum Dé-o
Abraham : quóni-am dí- i fórtes térrae veheménter
e-levá-ti sunt. * Alle-lú-ia, alle-lú-ia.
℣. Gló-ri-a Pátri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i Sáncto.
* Alle-lú-ia : alle-lú-ia, alle-lú-ia.
℣. Sicut érat in princípi- o, et nunc, et semper, et
in saécu-la saecu-lórum. Amen. * Alle-lú-ia, alle-lú-ia.
℟. Alle-lú-ia : alle-lú-ia, alle-lú-ia.

IN FESTO PENTECOSTES.

Veni Sancte Spiritus.



didum, Ríga quod est á-ridum, Sána quod est sáuci-um.



8. Flécte quod est rí-gidum, Fóve quod est frí-gidum,



Rége quod est dévi-um. 9. Da tú-is fidé-libus, In te con-



fidéntibus, Sácrum septená-ri-um. 10. Da virtú-tis mé-ri-



tum, Da salú-tis éxitum, Da perénne gáudi-um. Amen.

IN FESTO SS. TRINITATIS ET IN DOMINICIS PER ANNUM.

Duo Seraphim.

(*Responsorium.*)

I.



DUO Sé- raphim * clamábant álter ad álte-

rum : * Sán- ctus, Sán- ctus, Sán- ctus

Dóminus Dé- us Sába- oth : † Pléna est ó- mnis



tér- ra gló- ri- a é- jus. ℣. Tres sunt qui te-



stimóni-um dant in caé-lo, Páter, Vérbum, et Spí-ri-tus



Sánctus, et hi tres únum sunt. * Sán- ctus. Gló-ri-



a Pátri, et Fí- li- o, et Spi-rí-tu-i Sán- cto.
† Pléna est.

IN FESTO SACRATISSIMI CORDIS JESU.

Litaniae.

3.



K Yri-e elé- ison. *ij.* Chríste elé- ison. *ij.* Ký-ri-e



elé- ison. *ij.* Chríste áudi nos. *ij.* Chríste exáudi nos. *ij.*



Pá- ter de caé- lis Dé- us, mi-serére nó-bis.
Fí- li Red- émptor múndi Dé- us, mi-serére nó-bis.
Spí- ri- tus Sán- cte Dé- us, mi-serére nó-bis.
Sáncta Trí- ni- tas ú-nus Dé- us, mi-serére nó-bis.



1. Cor Jésu, Fí-li-i Pátris aetér-ni, mi-serére nó-bis.



2. Cor Jé-su, in sínu Vírginis Mátris a Spíritu Sáncto	for-		má-	tum,
3. Cor Jé-su, Vérbo Déi substantiáliter	u-		ní-	tum,
4. Cor Jé-su, majestátis in-	fi-		ní-	tae,
5. Cor Jé-su, témplum Dé-	i		sán-	ctum,
6. Cor Jé-su, tabernáculum	Al-	tis-	si-	mi,
7. Cor Jé-su, dómus Déi et pór-	ta		caé-	li,
8. Cor Jé-su, fórnax árdens ca-	ri-		tá-	tis,
9. Cor Jé-su, justítiae et amóris re-	ce-	ptá-	cu-	lum,
10. Cor Jé-su, bonitáte et amó-	re		plé-	num,
11. Cor Jé-su, virtútum ómnium	a-		býs-	sus,
12. Cor Jé-su, ómni láude	di-	gnís-	si-	mum,
13. Cor Jé-su, rex et céntrum ómni-	um	cór-	di-	um,
14. Cor Jé-su, in quo sunt ómnes thesáuri sapiéntiae et	sci-	én-	ti-	ae,
15. Cor Jé-su, in quo hábitat ómnis plenitúdo divi-	ni-		tá-	tis,
16. Cor Jé-su, in quo Páter síbi bene	com-	plá-	cu-	it,
17. Cor Jé-su, de cújus plenitúdine ómnes nos	ac-	cé-	pi-	mus,
18. Cor Jé-su, desidérium cóllium ae-	ter-		nó-	rum,
19. Cor Jé-su, pátiens et múltae mise-	ri-	cór-	di-	ae,
20. Cor Jé-su, dives in ómnes qui ín-	vo-		cant	te,
21. Cor Jé-su, fons vitae et san-	cti-		tá-	tis,



22. Cor Jé-su, propitiátio pro peccá- tis nó- stris,
23. Cor Jé-su, saturátum op- pró- bri- is,
24. Cor Jé-su, attrítum propter scéle- ra nó- stra,
25. Cor Jé-su, usque ad mórtem obédi- ens fá- ctum,
26. Cor Jé-su, láncea per- fo- rá- tum,
27. Cor Jé-su, fons totius consola- ti- ó- nis,
28. Cor Jé-su, vita et resurrécti- o nó- stra,
29. Cor Jé-su, pax et reconciliáti- o nó- stra,
30. Cor Jé-su, víctima pec- ca- tó- rum,
31. Cor Jé-su, sálus in te spe- rán- ti- um,
32. Cor Jé-su, spes in te mo- ri- én- ti- um,
33. Cor Jé-su, delíciae sanctó- rum ó- mni- um,



Agnus Dé- i, qui tóllis peccáta múndi, párce nóbis,



Dómine. Agnus Dé- i, qui tóllis peccáta múndi,



exáudi nos, Dómine. Agnus Dé- i, qui tóllis peccá-



ta múndi, mi-se-rére nó-bis.

℣. Jésu mítis et húmilis Córde.
℟. Fac cor nóstrum secúndum Cor túum.

Orémus.

OMnipotens sempitérne Deus, réspice in Cor dilectíssimi Fílii tui, et in laudes et satisfactiónes quas in nómine peccatórum tibi persólvit, † iisque misericórdiam tuam peténtibus Tu véniam concéde placátus, * in nómine ejúsdem Fílii tui Jesu Christi, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum. Amen.

Tonus alter.



K Y-ri- e e- lé- ison. *ij.* Chríste e- lé- ison. *ij.*



Ký-ri- e e- lé- ison. *ij.* Chríste áu-di nos. *ij.* Chrí-



ste exáu-di nos. *ij.*



Pá- ter de caé- lis Dé-us, mi-serére nó-bis.
Fí- li Redémptor mún-di Dé-us, mi-serére nó-bis.
Spí- ri- tus Sáncte Dé-us, mi-serére nó-bis.
Sáncta Tríni- tas ú- nus Dé-us, mi-serére nó-bis.



1. Cor Jé-su, Fí-li- i Pátris aetérni, mi-serére nó-bis.



2. Cor	Jé-	su, in sínu Vírginis Má- tris a Spíri-	tu	Sán-	cto	for-	má-		tum,
3. Cor	Jé-	su, Vérbo Déi substanti-	á-	li-	ter	u-	ní-		tum,
4. Cor	Jé-	su, maje-	stá-	tis	in-	fi-	ní-		tae,
5. Cor	Jé-	su,	tém-	plum	Dé-	i	sán-		ctum,
6. Cor	Jé-	su, Taber-	ná-	cu-	lum	Al-	tís-	si-	mi,
7. Cor	Jé-	su, dómus Dé-	i	et	pór-	ta	caé-		li,
8. Cor	Jé-	su, fórnax	ár-	dens	ca-	ri-	tá-		tis,
9. Cor	Jé-	su, justítiae et a-	mó-	ris	re-	ce-	ptá-	cu-	lum,
10. Cor	Jé-	su, bonitáte	et	a-	mó-	re	plé-		num,
11. Cor	Jé-	su, virtútum	ó-	mni-	um	a-	býs-		sus,
12. Cor	Jé-	su, ó-	mni	láu-	de	di-	gnís-si-		mum,



13. Cor Jé- su, rex et cén- trum ó- mni- um cór- di- um,
14. Cor Jé- su, in quo sunt ómnes thesáuri sapién- ti- ae et sci- én- ti- ae,
15. Cor Jé- su, in quo hábitat ómnis plenitú- do di- vi- ni- tá- tis,
16. Cor Jé- su, in quo Páter sí- bi be- ne com-plá- cu- it,
17. Cor Jé- su, de cújus plenitúdine ó- mnes nos ac- cé- pi- mus,
18. Cor Jé- su, desidérium cól- li- um ae- ter- nó- rum,
19. Cor Jé- su, pátiens et múl- tae mi- se- ri- cór- di- ae,
20. Cor Jé- su, dives in ó- mnes qui ín- vo- cant te,
21. Cor Jé- su, fons ví- tae et san- cti- tá- tis,
22. Cor Jé- su, propitiátio pro pec- cá- tis nó- stris,
23. Cor Jé- su, sa- tu- rá- tum op- pró- bri- is,
24. Cor Jé- su, attrítum pro- pter scé- le- ra nó- stra,
25. Cor Jé- su, usque ad mórtem ob- é- di- ens fá- ctum,
26. Cor Jé- su, lán- ce- a per- fo- rá- tum,
27. Cor Jé- su, fons totíus con- so- la- ti- ó- nis,
28. Cor Jé- su, víta et re- sur- ré- cti- o nó- stra,
29. Cor Jé- su, pax et reconci- li- á- ti- o nó- stra,
30. Cor Jé- su, ví- cti- ma pec- ca- tó- rum,
31. Cor Jé- su, sá- lus in te spe- rán- ti- um,
32. Cor Jé- su, spes in te mo- ri- én- ti- um,
33. Cor Jé- su, delíci- ae san- ctó- rum ó- mni-um,



Agnus Dé- i, qui tóllis peccá-ta múndi, párce



nóbis, Dómine. Agnus Dé- i, qui tóllis peccá-ta



múndi, exáudi nos, Dómine. Agnus Dé- i,



qui tóllis peccá-ta múndi, mi- serére nó-bis.

IN NATIVITATE S. JOANNIS BAPTISTAE.

Quis olim.


Praecúrsor ó-ri-tur Jam Só-lis próximi, Orbem qui ví-
si-tat. 6. En plébis cérti-or Adest redémpti-o : Dé-us
propínqui-or, Erécto só-li-o, Dávidem súsci-tat. 7. Audí-
te pópu-li, Géntes atténdi-te, Ad vócem fámu-li, Pa-
réntur sémitae Rectó-ri génti-um. 8. Illum excípi-ent
Desérta Dómini : Móntes subsí-li-ent; Vos implebími-
ni, Profúnda válli-um. 9. Quin ípse véni-et Ad áquas
Dóminus : Cáput subjí-ci-et Qui sácri términus Est
ministé-ri-i. 10. Jo-ánnes mítti-tur; Lex fínem áccipit :



Vim caélum pá-ti-tur : Ab hoc jam íncipit Vox Evangé-



li- i. 11. Hanc áures dóci-les Ut vócem áudi- ant, Ut



méntes húmi-les Hanc, Chríste, cápi- ant, Fránge du-rí-



ti- am. 12. In hoc ne ségni-ter Laetémur lúmine, Tráhe



nos fórti-ter A Vá-tis flúmine Ad tú-am grá-ti- am.



A-men.

IN FESTO SS. APOSTOLORUM PETRI ET PAULI.

Roma Petro glorietur.

(*Sequentia*).

1.



ROma Pétro glo-ri- étur, Róma Páulum ve-ne-ré-



tur Pá-ri reverénti- a; 2. Imo tóta jocundétur, Et jo-


cúndis occupétur Láudibus Ecclé-si- a. 3. Hi sunt éjus
fundaménta, Fundató-res, fulciménta, Báses, epistý-
li- a. 4. Iídem sága, qui cortínae, Pélles témpli jacin-
thínae, Scýphi, sphérae, lí-li- a. 5. Hi sunt núbes coru-
scántes, Térram córdis irrigántes Nunc ró-re, nunc plú-
vi- a; 6. Hi praecónes nóvae légis, Et ductó-res nóvi
gré-gis Ad Chrísti praesépi- a. 7. Labórum só-ci- i
Tri-túrant áre- am, In spe dená-ri- i Co-léntes ví-


ne-am. 8. His venti-lánti-bus, Secédit pá-le-a, Novís-
que frúgi-bus Repléntur hórre-a. 9. Ipsi móntes appel-
lántur : Ipsi pri-us illustrántur Vé-ri só-lis lúmine.
10. Mí-ra vírtus est e-órum : Firmaménti vel caelórum
De-signántur nómine. 11. Fúgam mórbis ímperant, Lé-
ges mórtis súperant Effugant daemóni-a. 12. Dé-lent
ido-látri-am, Ré-is praébent véni-am, Mí-se-ris so-lá-
ti-a. 13. Laus commúnis est ambórum, Quum sint tamen
singulórum Digni-tátes própri-ae. 14. Pétrus praé-it prin-


cipátu, Páulus póllet ma-gistrátu To-tí- us Ecclé-si-ae.
15. Principátus úni dátur, Uni-tásque commendátur
Fíde-i cathó-licae; 16. Unus córtex est granórum, Sed
haec úna vis multórum Sub e-ó-dem córti-ce. 17. Ró-
mam convénerant Sa-lú-tis núnti- i, Ubi plus nó-
verant Inésse ví-ti- i, Nihil disciplínae. 18. Insístunt
ví-ti-is Fi-dé-les médi- ci; Vítae remédi- is Obstant
phrené-ti-ci, Fátu-i doctrínae. 19. Fácta Chrísti men-
-ti- óne, Símon mágus cum Neróne Conturbántur

hoc sermóne, Nec cédunt Apósto-lis. 20. Lánguor cé-
dit, mors obédit, Mágus crépat, Róma crédit, Et ad
ví-tam múndus rédit, Reprobá-tis í-do-lis. 21. Néro fré-
mit sce-lerátus, Mági mórte desolátus, Cújus érror é-i
grátus, Gráve praeci-pí-ti-um. 22. Bellatóres prae-e-lé-
cti Non a fíde póssunt flécti; Sed in púgna stant eré-
cti, Nec formídant gládi-um. 23. Pétrus, haéres vérae
lú-cis, Fert invérsus poénam crúcis, Páulus íctum pu-
gi-ónis : Nec divérsae passi-ónis Sunt divérsa praé-



IN ASSUMPTIONE B. M. V.

O quam glorifica. 38.

IN FESTO OMNIUM SANCTORUM.

Vidi Dominum.

(*Responsorium*).





phim stábant super íl-lud : sex álae úni, et sex á-

lae álte- ri. * Et. Gló-ri- a Pátri, et Fí- li- o,



et Spi-rí- tu- i Sán-cto. * Et.

IN DEDICATIONE ECCLESIAE.

Jerusalem et Sion.

(*Sequentia*).

5.



JErúsa-lem et Sí-on fí-li-ae, Coétus ómnis fidé-



lis cúri-ae, Mé-los pángant júgis laetí-ti-ae : Allelú- ia.



2. Chrístus enim, nórma justí-ti-ae, Mátrem nóstram de-



spónsat hódi- e, Quam de lácu tráxit misé-ri-ae, Ecclé-



si- am. 3. Hanc sánguinis et áquae múnere, Dum pén-

deret in crúcis árbore, De própri-o prodúxit látere
Dé-us hómo. 4. Forma-rétur ut sic Ecclé-si-a, Figurá-
tur in príma fémina, Quae de cóstis Adae est édi-ta
Máter Héva. 5. Héva fú- it novérca póste-ris : Haec est
máter e-lécti géne-ris, Vítae párens, asý-lum mí-seris,
Et tuté-la. 6. Haec est cýmba qua tú-ti véhimur, Hoc
oví-le quo técti cóndimur : Haec colúmna qua fírmi
ní-timur Ve-ritá-tis. 7. O solémnis féstum laetí-ti-ae,
Quo uní-tur Chrístus Ecclé-si-ae, In quo nóstrae salú-

tis núpti-ae Celebrántur. 8. Jústis inde solvúntur praé-
mi-a, Lápsis autem donátur véni-a : Et sanctórum au-
géntur gáudi-a Angeló-rum. 9. Ab aetérno fons sa-
pi-énti-ae, Intú-i-tu so-lí-us grá-ti-ae, Sic praevídit
in rérum sé-ri-e Haec futú-ra. 10. Chrístus júngens
nos sú-is núpti-is, Recre-á-tos vé-ris de-lí-ci-is, Inter-
ésse fáci-at gáudi-is Electó-rum. Amen.

ORDO AD RECIPIENDUM PROCESSIONALITER EPISCOPUM.

Cum Episcopus pervenerit ad locum receptionis, parochus offert ei crucem osculandam. Deinde cantores incipiunt et prosequuntur Antiphonam :

Vel dicatur Responsorium :





dicti- ónem ómni-um génti-um dédit íl- li, et



testaméntum sú-um confirmávit super cáput é-

jus. * Id-e-o. Gló-ri- a Pátri, et Fí-li- o,

et Spi-rí- tu- i Sán- cto. * Id-e-o.

Finito Responsorio et Episcopo genuflexo ante altare, parochus stans in cornu Epistolae versus ad Praelatum, dicit :

℣. Protéctor nóster ádspice Déus. ℟. Et réspice in fáciem Christi túi.
℣. Sálvum fac sérvum túum. ℟. Déus méus sperántem in te.
℣. Mitte éi Dómine auxílium de sáncto. ℟. Et de Sion tuére éum.
℣. Nihil profíciat inimícus in éo.
℟. Et filius iniquitátis non appónat nocére éi.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

OMnípotens sempitérne Deus, qui facis mirabília magna solus, praeténde super hunc fámulum tuum, et cunctas congregatiónes illi commissas, spíritum grátiae salutáris : et ut in veritáte tibi compláceat, perpétuum ei rorem tuae benedictiónis infúnde. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Cum vero novus Episcopus primo ad Ecclesiam suam veniens recipitur, loco Orationis praedictae, dicitur sequens :

Orémus. *Oratio.*

DEus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum *N.*, quem pastórem Ecclésiae tuae praeésse voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus praeest, profícere; ut ad vitam una cum grege sibi crédito pervéniat sempitérnam. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Deinde cantores cantant Antiphonam et Versum de Sancto Patrono.

ORDO AD VISITANDAS PAROCHIAS.

Episcopus visitaturus parochias Dioecesis sui, recipitur eodem ordine quo supra, hoc solo dempto, quod loco Orationis Omnipotens, *dicitur sequens Oratio :*

Orémus. *Oratio.*

DEus, humílium visitátor, qui eos patérna dilectióne consoláris : praeténde societáti nostrae grátiam tuam; ut per eos, in quibus hábitas, tuum in nobis sentiámus advéntum. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Qua finita, Pontifex ascendit ad altare quod osculatur et populo solemniter benedicit.

Post concionem, parochus dicit Confiteor, *tunc Episcopus :* Misereátur, Indulgéntiam, *et dat Absolutionem generalem et Indulgentiam.*

His expletis, Episcopus stans juxta altare, versus ad populum, incipit Antiphonam : Si iniquitátes. *Postea cum ministris suis dicit Psalmum* De profúndis. 461.

Finito Psalmo, resumit Antiphonam :

Si iniquitátes observáveris Dómine : Dómine, quis sustinébit?

Deinde : Kýrie eléison. Christe eléison. Kýrie eléison.

Páter nóster.

Et interim cum aqua benedicta tertio aspergit ante se; et eodem modo incensat. Quo facto pronuntiat Versus :

℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.
℣. In memória aetérna érunt jústi. ℟. Ab auditióne mála non timébunt.
℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimas eórum.
℣. Réquiem aetérnam dóna éis Dómine. ℟. Et lux perpétua lúceat éis.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

DEus, qui inter Apostólicos sacerdótes fámulos tuos pontificáli fecísti dignitáte vigére : praesta, quaésumus; ut eórum quoque perpétuo aggregéntur consórtio. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Deinde proceditur ad coemeterium cantando Responsorium Qui Lázarum. 406. *Interim Pontifex dicit cum ministris suis Antiphonam* Si iniquitátes. *et Ps.* De profúndis. 461.

Cum fuerint in medio coemeterii, cantatur Responsorium Libera. 502. *Deinde :* Kýrie. Christe. Kýrie.

Páter nóster. etc. *ut supra.* 95*.

Orémus. *Oratio.*

DEus, qui inter Apostólicos sacerdótes fámulos tuos sacerdotáli fecísti dignitáte vigére : praesta quaésumus; ut eórum quoque perpétuo aggregéntur consórtio.

DEus, véniae largítor, et humánae salútis amátor : quaésumus cleméntiam tuam, ut nostrae congregatiónis fratres, propínquos et benefactóres, qui ex hoc saéculo transiérunt, beáta María semper Vírgine intercedénte, cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuae beatitúdinis consórtium pervenire concédas.

DEus, cujus miseratióne ánimae fidélium requiéscunt : fámulis et famulábus tuis ómnibus, hic et ubíque in Christo quiescéntibus, da propítius véniam peccatórum; ut a cunctis reátibus absolúti, tecum sine fine laeténtur. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

℣. Réquiem aetérnam dóna éis Dómine.
℟. Et lux perpétua lúceat éis.

Cantores : ℣. Requiéscant in páce. ℟. Amen.

Revertuntur omnes ad Ecclesiam dicendo sine cantu Psalmum Miserére. 461, *cum* Réquiem.

Cum ad chorum ante altare pervenerit Episcopus, stans dicit :

Kýrie eléison. Chríste eléison. Kýrie eléison.
Páter nóster. *secreto.*
℣. Et ne nos indúcas in tentatiónem. ℟. Sed líbera nos a málo.
℣. A pórta ínferi. ℟. Erue Dómine ánimas eórum.
℣. Requiéscant in páce. ℟. Amen.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

ABsólve, quaésumus Dómine, ánimas famulórum famularúmque tuárum ab omni vínculo delictórum; ut in resurrectiónis glória inter sanctos et eléctos tuos resuscitáti respírent. Per Christum Dóminum nostrum. ℟. Amen.

Si aliqui confirmandi erunt, tunc fit prout habetur infra.

Peracta demum visitatione illius loci, cum discedere voluerit Pontifex, accedit ad Ecclesiam et stans ante altare in cornu Epistolae versus ad illud, dicit Psalmum De profúndis. *cum* Réquiem. *et Antiphonam* Si iniquitátes. 461.

Páter nóster. etc. *ut supra.*

Oratio. Déus, cújus miseratióne.

DE CONFIRMANDIS.

Episcopus dicit : Spíritus Sanctus supervéniat in vos, et virtus Altíssimi custódiat vos a peccátis. ℟. Amen.

℣. Adjutórium nóstrum in nómine Dómini.
℟. Qui fécit caélum et térram.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

OMnípotens sempitérne Deus, qui regeneráre dignátus es hos fámulos tuos ex aqua et Spíritu Sancto; quique dedísti eis remissiónem ómnium peccatórum; emítte in eos septifórmem Spíritum tuum Sanctum Paráclitum de caelis. ℟. Amen.

Spíritum sapiéntiae, et intelléctus. ℟. Amen.

Spíritum consílii, et fortitúdinis. ℟. Amen.

Spíritum sciéntiae, et pietátis. ℟. Amen.

ADímple eos Spíritu timóris tui, et consígna eos signo cru✠cis Christi, in vitam propitiátus aetérnam. Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum... in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum. ℟. Amen.

Omnibus confirmatis, dum Pontifex lavat manus, cantatur :



Qua repetita, Pontifex, stans versus ad altare, dicit :

℣. Osténde nóbis Dómine misericórdiam túam.
℟. Et salutáre túum da nóbis.
℣. Dómine exáudi oratiónem méam. ℟. Et clámor méus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spíritu túo.

Orémus. *Oratio.*

DEus, qui Apóstolis tuis Sanctum dedísti Spíritum, et per eos, eorúmque successóres, céteris fidélibus tradéndum esse voluísti; réspice propítius ad humilitátis nostrae famulátum, et praesta; ut eórum corda, quorum frontes sacro chrísmate delinívimus, et signo sanctae Crucis signávimus, idem Spíritus Sanctus in eis supervéniens, templum glóriae suae dignánter inhabitándo perfíciat : qui cum Patre, et eódem Spíritu Sancto vivis et regnas Deus, in saécula saeculórum. ℟. Amen.

Ecce sic benedicétur omnis homo, qui timet Dóminum.

BEnedícat vos Dóminus ex Sion, ut videátis bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae vestrae, et habeátis vitam aetérnam. ℟. Amen.

APPENDIX.

FERIA V. ET VI. MAJORIS HEBDOMADAE.

Antiphonae ad Vesperas cum cantu olim usitato.

1. Ant.
2. D



CAlicem * salutá-ris accípi- am, et nómen Dó-



mini invo-cábo. E u o u a e. *Ps.* Crédidi. 67.

2. Ant.
8. G



CUM his qui odérunt pácem, * éram pa-cí-ficus :



dum loquébar íl- lis, impugnábant me gra-tis.



E u o u a e. *Ps.* Ad Dóminum. 67.

3. Ant.
8. G



AB homínibus iníquis * líbera me, Dómine.



E u o u a e. *Ps.* Eripe me. 69.

4. Ant.
7. a



CUstódi me * a láque-o quem sta-tu-é-runt mí-



hi, et a scánda-lis operánti-um iniqui-tá-tem.



E u o u a e. *Ps.* Dómine clamávi. 70.

5. Ant. 7. a



C Onsiderábam * ad déxteram, et vidébam, et non



é- rat qui cognósceret me. E u o u a e. *Ps.* Vóce méa. 70.

Ad Magnificat, Ant. Feria V.

1. f



C Oenántibus autem, * accépit Jésus pánem, bene-



díxit ac fré-git, dédit discípu-lis sú- is. E u o u a e.

Feria VI.

1. f



C UM acce-písset acétum, * díxit : Consummátum



est, et inclináto cápite, trádidit spí-ri-tum. E u o u a e.

TONUS LECTIONUM IN OFFICIO DEFUNCTORUM.

Lectio I.



P Arce míhi Dómi*ne*:†nihil enim sunt dí-es **mé**-*i.*



Quid est hómo, *qui-a magní-fi*cas **é-um?** aut quid appó-



nis *erga é- um* **cor tú-um?** Ví-si-tas é-um dilúcu*lo*, † et



súbito próbas íl-*lum.* Usquequo non párcis míhi, nec di-



míttis me, *ut glúti- am salt*vam **mé-am?** Peccá*vi*,†quid



fáci-am tíbi, *o cústos* **hóminum?** Quare posu- ísti me



contrári- um tí*bi*, † et fáctus sum *mihimet-í*psi **grávis?**



Cur non tóllis peccátum mé-*um*,†et quare non áufers *in-*



iquitá-**tem mé-am?** Ecce nunc in púlvere **dórmi**-*am:* †



et si mane me quaesí- eris, **non subsístam.**

Sic terminantur Lectiones (etiam si desinant in puncto interrogativo), in quarum fine non dicitur Tu autem Dómine miserére nóbis.

Vespertini Psalmi per Tonos distributi,

verborum litteris ita distinctis, ut omnibus clausulis uniuscujusque Mediationis et Terminationis vocabula facilè accommodari possint.

Psalmus 109. *Dixit Dominus.*

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D², accentui additur superveniens, anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Di-xit Dóminus Dómino mé- o : * Séde a *déxtris* mé- is.



vel : mé- is. *vel :* mé- is. *vel :* mé- is. *vel :* mé- is. *vel :* mé- is.



vel : mé- is. *vel :* mé- is. *vel :* mé- is.

2. Donec pónam inimícos túos, * scabéllum pé*dum tu*órum.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus ex Síon : * domináre in médio inimicó*rum tu*órum.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóribus sanctórum : * ex útero ante lucíferum *génu*i te.

5. Jurávit Dóminus, et non paenitébit éum : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdi*nem Mel*chísedech. (D² : *Mel*chísedech.)

6. Dóminus a déxtris túis, * confrégit in díe írae *súae* réges.

7. Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : * conquassábit cápita in tér*ra mul*tórum.

8. De torrénte in vía bíbet : * proptérea exal*tábit* cáput.

9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

10. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

D



1. Dí-xit Dóminus Dómino **mé-** o : * Séde a déx*tris* **mé-** is.

2. Donec pónam inimícos **túos**, * scabéllum pédum *tu***órum**.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus ex **Síon** : * domináre in médio inimicórum *tu***órum**.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóribus sanct**órum** : * ex útero ante lucíferum gé*nu***i** te.

5. Jurávit Dóminus, et non paenitébit **éum** : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem *Mel***chí**sedech.

6. Dóminus a déxtris **túis**, * confrégit in díe írae sú*ae* **ré**ges.

7. Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : * conquassábit cápita in térra *mul***tórum**.

8. De torrénte in vía **bíbet** : * proptérea exaltá*bit* **cá**put.

9. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spíritu*i* **Sán**cto.

10. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saeculó*rum*. **A**men.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.

b



1. Dí-xit Dóminus **Dómino** **mé-** o : * Séde a déx*tris* **mé-** is.

a



vel : **mé-** is.

2. Donec pónam inimícos **túos**, * scabéllum pédum *tu***órum**.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus ex **Síon** : * domináre in médio inimicórum *tu***órum**.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóri**bus** sanc**tó**rum : * ex útero ante lucíferum gé*nu*i te.

5. Jurávit Dóminus, et non paeni**té**bit **éum** : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem *Mel*chísedech.

6. Dóminus a **déx**tris **túis**, * confrégit in díe írae sú*ae* **ré**ges.

7. Judicábit in natiónibus, im**plé**bit ruínas : * conquassábit cápita in térra *mul*tórum.

8. De torrénte in **vía** bíbet : * proptérea exaltá*bit* **cá**put.

9. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spíritu*i* **Sán**cto.

10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Dí-xit Dóminus **Dó**mino **mé-** o : * Séde a *déxtris* **mé-** is.



vel : **mé-** is.

2. Donec pónam inimícos **tú**os, * scabéllum pé*dum tu*órum.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dómi**nus** ex Síon : * domináre in médio inimicó*rum tu*órum.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóri**bus** sanc**tó**rum : * ex útero ante lucíferum *génu*i te.

5. Jurávit Dóminus, et non paeni**té**bit **éum** : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdi*nem Mel*chísedech.

6. Dóminus a **déx**tris **túis**, * confrégit in díe írae *súae* **ré**ges.

7. Judicábit in natiónibus, im**plé**bit ruínas : * conquassábit cápita in tér*ra mul*tórum.

8. De torrénte in **vía** bíbet : * proptérea exal*tábit* **cá**put.

9. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spíri*tui* **Sán**cto.

10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

E



1. Dí-xit Dóminus Dó*mino* **mé-** o : * Séde *a déxtris* **mé-** is.

A



1. Dí-xit Dóminus Dó*mino* **mé-** o : * Séde *a déxtris* **mé-** is.

A*



vel: **mé-** is.

2. Donec pónam ini*mícos* **túos**, * scabéllum *pédum tu*órum.

3. Virgam virtútis túae emíttet Dómi*nus ex* **Síon** : * domináre in médio inimi*córum tu*órum.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóri*bus san***ctórum** : * ex útero ante lucífe*rum génu*i te.

5. Jurávit Dóminus, et non paeni*tébit* **éum** : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum ór*dinem Mel*chísedech. (E : *Mel***chísedech.**)

6. Dóminus a *déxtris* **túis**, * confrégit in díe *írae súae* **réges**.

7. Judicábit in natiónibus, implé*bit ru*ínas : * conquassábit cápita in *térra mul***tórum**.

8. De torrénte in *vía* **bíbet** : * proptérea ex*altábit* **cáput**.

9. Glória Pá*tri*, *et* **Fílio**, * et Spi*rítui* **Sáncto**.

10. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* **sémper**, * et in saécula sae*culórum*. Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio duplici constans accentu.

a



1 Dí-xit Dóminus Dómino **mé-** o : * Séde a **déx-** tris **mé-** is.

2. Donec pónam inimícos túos, * scabéllum pédum tuórum.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus ex Síon : * domináre in médio inimicórum tuórum.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóribus sanctórum : * ex útero ante lucíferum génui te.

5. Jurávit Dóminus, et non paenitébit éum : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem Melchísedech.

6. Dóminus a déxtris túis, * confrégit in díe írae súae réges.

7. Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : * conquassábit cápita in térra multórum.

8. De torrénte in vía bíbet : * proptérea exaltábit cáput.

9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.

10. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Tonus 6. F.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Dí-xit Dóminus Dómi*no* mé- o : * Séde a *déxtris* mé- is.

2. Donec pónam inimí*cos* túos, * scabéllum pé*dum tu*órum.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus *ex* Síon : * domináre in médio inimicó*rum tu*órum.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóribus *san*ctórum : * ex útero ante lucíferum *génu*i te.

5. Jurávit Dóminus, et non paenité*bit* éum : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdi*nem Mel*chísedech.

6. Dóminus a déx*tris* túis, * confrégit in díe írae *súae* réges.

7. Judicábit in natiónibus, implébit *ru*ínas : * conquassábit cápita in tér*ra mul*tórum.

8. De torrénte in ví*a* bíbet : * proptérea exal*tábit* cáput.

9. Glória Pátri, *et* Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

10. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.



1. Dí-xit Dóminus **Dómino mé-** o : * Séde a **déx-** tris **mé-** is.



vel : **mé-** is. *vel :* **mé-** is. *vel :* **mé-** is. *vel :* **mé-** is.

2. Donec pónam inimícos **túos**, * scabéllum **pédum** **tuórum**.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dómi**nus** ex Síon : * domináre in médio inimi**córum** tu**órum**.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóri**bus** sanc**tórum** : * ex útero ante lucíferum **génui** te.

5. Jurávit Dóminus, et non paeni**tébit** éum : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdi**nem** Melchísedech.

6. Dóminus a **déxtris túis**, * confrégit in díe írae **súae** **réges**.

7. Judicábit in natiónibus, im**plébit** ruínas : * conquassábit cápita in **térra** mul**tórum**.

8. De torrénte in **vía** bíbet : * proptérea exal**tábit** **cáput**.

9. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto**.

10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu**lórum**. Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Dí-xit Dóminus Dómino **mé-** o : * Séde a *déxtris* **mé-** is.



vel : **mé-** is. *vel :* a *déxtris* **mé-** is.

2. Donec pónam inimícos túos, * scabéllum pé*dum tu*órum.

3. Vírgam virtútis túae emíttet Dóminus ex Síon : * domináre in médio inimicó*rum tu*órum.

4. Técum princípium in díe virtútis túae in splendóribus sanctórum : * ex útero ante lucíferum *génui* te.

5. Jurávit Dóminus, et non paenitébit éum : * Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdi*nem Mel*chísedech.

6. Dóminus a déxtris túis, * confrégit in díe írae *súae* réges.

7. Judicábit in natiónibus, implébit ruínas : * conquassábit cápita in tér*ra mul*tórum.

8. De torrénte in vía bíbet : * proptérea exal*tábit* cáput.

9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

10. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Psalmus 110. *Confitebor.*

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima.)



2. Mágna ópera **Dómini** : * exquisíta in ómnes volun*táles* **éjus**.

3. Conféssio et magnificéntia **ópus** **éjus** : * et justítia éjus mánet in saé*culum* **saéculi**. (D[2] : **saéculi**.)

4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et miserátor **Dómi**nus : * éscam dédit ti*méntibus* se.

5. Mémor érit in saéculum testaménti **súi** : * virtútem óperum suórum annuntiábit pó*pulo* **súo** :

6. Ut det íllis haereditátem **géntium** : * ópera mánuum éjus véritas *et judícium*. (D[2] : *ju***dícium**.)

7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in **saéculum** **saéculi** : * fácta in veritáte et *aequi***táte**.

8. Redemptiónem mísit **pópulo** **súo** : * mandávit in aetérnum testa*méntum* **súum**.

9. Sánctum et terríbile **nómen** **éjus** : * inítium sapiéntiae *tímor* **Dómini**. (D[2] : **Dómini**.)

10. Intelléctus bónus ómnibus **faciéntibus** **éum** : * laudátio éjus mánet in saé*culum* **saéculi**. (D[2] : **saéculi**.)

11. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.

12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Confi-tébor ti-bi Dómine in tó-to córde mé- o : * in consí-li- o

D



justórum et congrega-*ti*- ó- ne. *Flexa :* su- órum, †

2. Mágna ópera **Dómini** : * exquisíta in ómnes voluntá*tes* **éjus**.

3. Conféssio et magnificéntia ópus **éjus** : * et justítia éjus mánet in saécu*lum* **saéculi**.

4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et miserátor **Dómi**nus : * éscam dédit timén*ti***bus** se.

5. Mémor érit in saéculum testaménti **súi** : * virtútem óperum suórum annuntiábit pópu*lo* **súo** :

6. Ut det íllis haereditátem **géntium** : * ópera mánuum éjus véritas et *ju***dícium**.

7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in saéculum **saéculi** : * fácta in veritáte et ae*qui***táte**.

8. Redemptiónem mísit pópulo **súo** : * mandávit in aetérnum testamén*tum* **súum**.

9. Sánctum et terríbile nómen éjus : * initium sapiéntiae ti*mor* **Dó**mini.
10. Intelléctus bónus ómnibus faciéntibus éum : * laudátio éjus mánet in saécu*lum* **saé**culi.
11. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spíritu*i* **Sán**cto.
12. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. **A**men.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



2. Mágna **ó**pera **Dó**mini : * exquisíta in ómnes voluntá*tes* **é**jus.
3. Conféssio et magnificéntia **ó**pus éjus : * et justítia éjus mánet in saécu*lum* **saé**culi.
4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † mísericors et miserátor **Dómi**nus : * éscam dédit timén*ti*bus se.
5. Mémor érit in saéculum testa**mén**ti **sú**i : * virtútem óperum suórum annuntiábit pópu*lo* **sú**o :
6. Ut det íllis haereditátem **gén**tium : * ópera mánuum éjus véritas et *ju*dícium.
7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in **saé**culum **saé**culi : * fácta in veritáte et ae*qui*táte.
8. Redemptiónem mísit **pó**pulo **sú**o : * mandávit in aetérnum testamén*tum* **sú**um.
9. Sánctum et terríbile **nó**men éjus : * inítium sapiéntiae ti*mor* **Dó**mini.
10. Intelléctus bónus ómnibus faci**én**tibus **é**um : * laudátio éjus mánet in saécu*lum* **saé**culi.
11. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spíritu*i* **Sán**cto.
12. Sicut érat in princípio, et **nún**c, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. **A**men.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Confi-tébor tí-bi Dómi-ne in tó-to *córde* mé- o : * in consí-li- o

E



justó-rum et con*grega-ti-* ó-ne. *Flexa :* su- órum, †



1. Confi-tébor tí-bi Dómi-ne in tó-to *córde* mé- o : * in consí-li- o

A A*



justórum et con*grega-ti-* ó- ne. *vel :* con*grega-ti-* ó- ne. *Flexa :* su- ó-



rum, †

2. Mágna *ópera* Dómini : * exquisíta in ómnes vo*luntátes* éjus.

3. Conféssio et magnificéntia *ópus* éjus : * et justítia éjus mánet in *saéculum* saéculi. (E : saéculi.)

4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et mise*rátor* Dóminus : * éscam dédit *timénti*bus se.

5. Mémor érit in saéculum testa*ménti* súi : * virtútem óperum suórum annuntiábit *pópulo* súo :

6. Ut det íllis haeredi*tátem* géntium : * ópera mánuum éjus véri*tas et ju*dícium. (E : *ju*dícium.)

7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in saé*culum* saéculi : * fácta in veritáte *et aequi*táte.

8. Redemptiónem mísit pó*pulo* súo : * mandávit in aetérnum te*staméntum* súum.

9. Sánctum et terríbile *nómen* éjus : * inítium sapiénti*ae tímor* Dómini. (E : Dómini.)

10. Intelléctus bónus ómnibus facién*tibus* éum : * laudátio éjus mánet in *saéculum* **saéculi.** (E : **saéculi.**)

11. Glória Pá*tri*, *et* **Fílio**, * et Spi*rítui* **Sáncto.**

12. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* **sémper**, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.



1. Confi-tébor tí-bi Dó-mine in tó-to córde **mé-** o : * in con-sí- li- o

a



justó-rum et **congrega-** ti- **ó-** ne. *Flexa :* su- órum, †

2. Mágna ópera **Dómini** : * exquisíta in ómnes **voluntátes** **éjus.**

3. Conféssio et magnificéntia ópus **éjus** : * et justítia éjus mánet in **saécu**lum **saéculi.**

4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et miserátor **Dómi**nus : * éscam dédit **timéntibus** se.

5. Mémor érit in saéculum testaménti **súi** : * virtútem óperum suórum annuntiábit **pópulo** **súo** :

6. Ut det íllis haereditátem **géntium** : * ópera mánuum éjus véritas **et** **judícium.**

7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in saéculum **saéculi** : * fácta in veritáte et **aequitáte.**

8. Redemptiónem mísit pópulo **súo** : * mandávit in aetérnum testa**méntum** **súum.**

9. Sánctum et terríbile nómen **éjus** : * inítium sapiéntiae **tímor** **Dómini.**

10. Intelléctus bónus ómnibus faciéntibus **éum** : * laudátio éjus mánet in **saéculum** **saéculi.**

11. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto.**

12. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu**lórum.** Amen.

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.



1. Con-fi-tébor tí-bi Dómine in tó-to **cór-** de **mé-** o : * in consí- li- o

a b



justórum et congrega- ti- ó- ne. *vel :* congrega- ti- ó- ne. *vel :* con-

c e² d



grega- ti- ó- ne. *vel :* congrega- ti- ó- ne. *vel :* congrega- ti- ó- ne.



Flexa : su- órum, †

2. Mágna **ópera Dómini** : * exquisíta in ómnes volun**tátes éjus**.
3. Conféssio et magnificéntia **ópus éjus** : * et justítia éjus mánet in **saécu**lum **saéculi**.
4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et mise**rátor Dómi**nus : * éscam dédit ti**méntibus** se.
5. Mémor érit in saéculum testa**ménti súi** : * virtútem óperum suórum annuntiábit **pópulo súo** :
6. Ut det íllis haereditátem **géntium** : * ópera mánuum éjus véritas **et** judícium.
7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in **saéculum saéculi** : * *fá*cta in veritáte et **aequitáte**.
8. Redemptiónem mísit **pópulo súo** : * mandávit in aetérnum testa**mén**tum **súum**.
9. Sánctum et terríbile **nómen** éjus : * inítium sapiéntiae **tímor Dómini**.
10. Intelléctus bónus ómnibus faci**éntibus éum** : * laudátio éjus mánet in **saéculum saéculi**.
11. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto**.
12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saeculó**rum**. **Amen**.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Confi-tébor tí-bi Dómine in tó-to córde **mé-** o : * in consí- li- o justó-



rum et congre*ga-ti*- **ó**- ne. *vel :* congre*ga-ti*- **ó**- ne. *vel :* congre*ga-ti*-



ó- ne. *Flexa :* su- órum, †

2. Mágna ópera **Dómini** : * exquisíta in ómnes volun*tátes* **éj**us.
3. Conféssio et magnificéntia ópus **éjus** : * et justítia éjus mánet in saé*cu-lum* **saé**culi.
4. Memóriam fécit mirabílium suórum, † miséricors et miserátor **Dómi**-nus : * éscam dédit ti*méntí***bus** se.
5. Mémor érit in saéculum testaménti **súi** : * virtútem óperum suórum annuntiábit pó*pulo* **sú**o :
6. Ut det íllis haereditátem **gén**tium : * ópera mánuum éjus véritas *et ju***dí**cium.
7. Fidélia ómnia mandáta éjus : † confirmáta in saéculum **saé**culi : * fácta in veritáte et *aequi***tá**te.
8. Redemptiónem mísit pópulo **sú**o : * mandávit in aetérnum testa*méntum* **sú**um.
9. Sánctum et terríbile nómen **éj**us : * inítium sapiéntiae *tímor* **Dó**mini.
10. Intelléctus bónus ómnibus faciéntibus **é**um : * laudátio éjus mánet in saé*culum* **saé**culi.
11. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.
12. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum.* **A**men.

Psalmus III. *Beatus vir.*

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Be- á-tus vir qui **tí**- met **Dó**minum : * in mandá-tis é-jus *vó-let* **ní**-



mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní**-mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis.



vel : **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis. *Flexa :* cómmodat, †

2. Pótens in térra érit **sémen éjus** : * generátio rectórum be*nedí***cétur**.

3. Glória et divítiae in **dómo éjus** : * et justítia éjus mánet in saé*culum* **saéculi**. (**D² : saéculi.**)

4. Exórtum est in ténebris **lúmen réctis** : * misericors, et miserá*tor, et* **jústus**.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos **in** judício : * quia in aetérnum non *commo***vébitur**. (**D²** : *commo***vébitur.**)

6. In memória aetérna **érit jústus** : * ab auditióne mála *non tí***mébit**.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum **ést** cor **éjus** : * non commovébitur donec despíciat ini*mícos* **súos**.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in **saéculum saéculi** : * córnu éjus exaltábi*tur in* **glória**. (**D² : glória.**)

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet **et tabéscet** : * desidérium peccató*rum perí***bit**.

10. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.

11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. **Amen.**

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Be- á-tus vir qui tímet **Dóminum** : * in mandá-tis é-jus vó-*let* **ní-** mis.



Flexa : cómmodat, †

2. Pótens in térra érit sémen **éjus** : * generátio rectórum bene*dí***cétur**.

3. Glória et divítiae in dómo **éjus** : * et justítia éjus mánet in saécu*lum* **saéculi**.

4. Exórtum est in ténebris lúmen **réctis** : * misericors, et miserá**tor**, *et* **jústus**.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in judício : * quia in aetérnum non com*mo*vébitur.

6. In memória aetérna érit jústus : * ab auditióne mála non *ti*mébit.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum est cor éjus : * non commovébitur donec despíciat inimí*cos* súos.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saéculum saéculi : * córnu éjus exaltábitur *in* glória.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et tabéscet : * desidérium peccatórum *per*íbit.

10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.

11. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



1. Be- á-tus vir qui tí- met Dómi-num : * in mandá-tis é-jus vó-*let*

b a



ní- mis. *vel :* ní- mis. *Flexa :* cómmodat, †

2. Pótens in térra érit sémen éjus : * generátio rectórum bene*di*cétur.

3. Glória et divítiae in dómo éjus : * et justítia éjus mánet in saécu*lum* saéculi.

4. Exórtum est in ténebris lúmen réctis : * miséricors, et miserátor, *et* jústus.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in judício : * quia in aetérnum non com*mo*vébitur.

6. In memória aetérna érit jústus : * ab auditióne mála non *ti*mébit.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum ést cor éjus : * non commovébitur donec despíciat inimí*cos* súos.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saéculum saéculi : * córnu éjus exaltábitur *in* glória.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et tabéscet : * desidérium peccatórum *per*íbit.

10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.

11. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Be- á-tus vir qui tí- met Dómi-num : * in mandá-tis é-jus *vó- let*

a² g



ní- mis. *vel :* ní- mis. *Flexa :* cómmodat, †

2. Pótens in térra érit sémen éjus : * generátio rectórum be*nedí*cétur.

3. Glória et divítiae in dómo éjus : * et justítia éjus mánet in saé*culum* saéculi.

4. Exórtum est in ténebris lúmen réctis : * miséricors, et miserá*tor, et* jústus.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in judício : * quia in aetérnum non *commo*vébitur.

6. In memória aetérna érit jústus : * ab auditióne mála *non tí*mébit.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum ést cor éjus : * non commovébitur donec despíciat ini*mícos* súos.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saéculum saéculi : * córnu éjus exaltábi*tur in* glória.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et tabéscet : * desidérium peccató*rum per*íbit.

10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

11. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 4. g.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu.



1. Be- á-tus vir qui *tímet* Dóminum : * in mandá-tis é-jus vó-let ní- mis.



Flexa : cómmodat, †

2. Pótens in térra érit *sémen* éjus : * generátio rectórum benedicétur.

3. Glória et divítiae in *dómo* éjus : * et justítia éjus mánet in saéculum saéculi.

4. Exórtum est in ténebris *lúmen* réctis : * miséricors, et miserátor, et jústus.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos *in ju*dício : * quia in aetérnum non commovébitur.

6. In memória aetérna *érit* jústus : * ab auditióne mála non timébit.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum *est cor* éjus : * non commovébitur donec despíciat inimícos súos.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saé*culum* saéculi : * córnu éjus exaltábitur in glória.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet *et ta*bréscet : * desidérium peccatórum períbit.

10. Glória Pá*tri*, *et* Fílio, * et Spirítui Sáncto.

11. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

E



1. Be- á-tus vir qui *tímet* Dóminum : * in mandá-tis é-*jus vó-let* ní-mis.



Flexa : cómmodat, †

A



1. Be- á-tus vir qui *tímet* Dóminum : * in mandá-tis é-*jus vó-let* ní- mis.

A*



vel : ní- mis. *Flexa :* cómmodat, †

2. Pótens in terra érit *sémen* éjus : * generátio rectórum *benedi*cétur.

3. Glória et divítiae in *dómo* éjus : * et justítia éjus mánet in *saéculum* saéculi. (E : saéculi.)

4. Exórtum est in ténebris *lúmen* **réctis** : * miséricors, et mise*rátor*, *et* jústus.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos *in ju*dício : * quia in aetérnum *non commo***vébitur**. (**E** : *commo***vébitur**.)

6. In memória aetérna *érit* **jústus** : * ab auditióne má*la non ti***mébit**.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum *est cor* **éjus** : * non commovébitur donec despíciat in*imícos* **súos**.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saé*culum* **saé**culi : * córnu éjus exaltá*bitur in* **glória**. (**E** : **glória**.)

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet *et ta***béscet** : * desidérium pecca*tórum pe***ríbit**.

10. Glória Pá*tri*, *et* Fílio, * et Spi*rítui* **Sáncto**.

11. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* **sémper**, * et in saécula saec*ulórum*. Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.



1. Be- á-tus vir qui tímet **Dóminum** : * in mandá-tis é-jus **vó**- let

a



ní- mis. *Flexa :* cómmodat, †

2. Pótens in térra érit sémen **éjus** : * generátio rectórum **benedicétur**.

3. Glória et divítiae in dómo **éjus** : * et justítia éjus mánet in **saéculum saéculi**.

4. Exórtum est in ténebris lúmen **réctis** : * miséricors, et **miserátor**, et jústus.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in judício : * quia in aetérnum non **commovébitur**.

6. In memória aetérna érit **jústus** : * ab auditióne mála **non timébit**.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum est cor **éjus** : * non commovébitur donec despíciat inimícos **súos**.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saéculum **saéculi** : * córnu éjus exaltá**bitur** in **glória**.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et **tabéscet** : * desidérium pecca**tórum** períbit.

10. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto**.

11. Sicut érat in princípio et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu**lórum**. Amen.

Tonus 6. F.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

F



1. Be- á-tus vir qui ti*met* Dóminum : * in mandá-tis é-jus *vó-let* ní- mis.



Flexa : cómmodat, †

2. Pótens in térra érit sé*men* éjus : * generátio rectórum be*nedí*cétur.

3. Glória et divítiae in dó*mo* éjus, * et justítia éjus mánet in saé*culum* saéculi.

4. Exórtum est in ténebris lú*men* réctis : * misérícors, et miserá*tor*, *et* jústus.

5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in *ju*dício : * quia in aetérnum non *commo*vébitur.

6. In memória aetérna é*rit* jústus : * ab auditióne mála *non tí*mébit.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum est *cor* éjus : * non commovébitur donec despíciat ini*mícos* súos.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saécu*lum* saéculi : * córnu éjus exaltábi*tur in* glória.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et *ta*béscet : * desidérium peccató*rum per*íbit.

10. Glória Pátri, *et* Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

11. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.



1. Be- á-tus vir qui tí- met Dóminum : * in mandá-tis é-jus vó- let

a b c c² d



ní- mis. *vel :* ní- mis. *vel :* ní- mis. *vel :* ní- mis. *vel :* ní- mis.



Flexa : cómmodat, †.

2. Pótens in térra érit **sé**men **é**jus : * generátio rectórum be**nedicé**tur.
3. Glória et divítiae in **dó**mo **é**jus : * et justítia éjus mánet in **saé**culum **saé**culi.
4. Exórtum est in ténebris **lú**men **réc**tis : * miséricors, et mise**rá**tor, et **jús**tus.
5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos **in** judício : * quia in aetérnum non **com**mo**vé**bitur.
6. In memória aetérna érit jústus : * ab auditióne mála **non ti**mébit.
7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum **ést** cor éjus : * non commovébitur donec despíciat ini**mí**cos **sú**os.
8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in **saé**culum **saé**culi : * córnu éjus exal**tá**bitur in **gló**ria.
9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet **et** ta**bés**cet : * desidérium pecca**tó**rum períbit.
10. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spirítui **Sánc**to.
11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecu**ló**rum. Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Be- á-tus vir qui timet **Dómi**-num : * in mandá-tis é-jus *vó-let* **ní-** mis.



vel : **ní-** mis. *vel : vó- let* **ní-** mis. *Flexa :* cómmodat, †

2. Pótens in térra érit sémen **é**jus : * generátio rectórum be*nedí*cétur.
3. Glória et divítiae in dómo **é**jus : * et justítia éjus mánet in saé*culum* saéculi.
4. Exórtum est in ténebris lúmen **réc**tis : * miséricors, et miserá*tor, et* jústus.
5. Jucúndus hómo qui miserétur et cómmodat, † dispónet sermónes súos in judício : * quia in aetérnum non *commo*vébitur.
6. In memória aetérna érit jústus : * ab auditióne mála *non ti*mébit.

7. Parátum cor éjus speráre in Dómino, † confirmátum est cor éjus : * non commovébitur donec despíciat ini*mícos* súos.

8. Dispérsit, dédit paupéribus : † justítia éjus mánet in saéculum **saécu**li : * córnu éjus exaltábi*tur in* **glória**.

9. Peccátor vidébit, et irascétur, † déntibus súis frémet et **tabéscet** : * desidérium peccató*rum perí*bit.

10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

11. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 112. *Laudate pueri.*

Tonus 1. D, D, D^2, f, g, g^2, a, a^2, a^3.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D^2, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Laudá-te **pú**-e-ri **Dó**minum : * laudá-te *nómen* **Dó**mini. *vel :* **Dó**mini.



vel : **Dómi**-ni. *vel :* **Dó**mi-ni. *vel :* **Dó**mini. *vel :* **Dó**mini. *vel :* **Dó**mi-ni.



vel : **Dó**mini. *vel :* **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini **bene**díctum, * ex hoc nunc, et us*que in* **saé**culum. (**D^2** : **saécu**lum.)

3. A sólis órtu usque **ad** occá**s**um, * laudábile *nómen* **Dó**mini. (**D^2** : **Dómini**.)

4. Excélsus super ómnes **gén**tes **Dó**minus, * et super caélos gló*ria* éjus.

5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in **áltis** **hábitat**, * et humília réspicit in caélo *et in* térra ?

6. Súscitans a **térra** ínopem, * et de stércore *érigens* **páu**perem. (**D^2** : **páu**perem.)

7. Ut cóllocet éum **cum** princípibus, * cum princípibus pó*puli* **súi**.

8. Qui habitáre fácit stéri**lem** in **dó**mo, * mátrem filió*rum lae***tán**tem.

9. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Laudá-te pú- e-ri **Dó**minum : * laudá-te nó-*men* **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini bene**dí**ctum, * ex hoc nunc, et usque *in* **saé**culum.
3. A sólis órtu usque ad oc**cá**sum, * laudábile nó*men* **Dó**mini.
4. Excélsus super ómnes géntes **Dó**minus, * et super caélos glóri*a* **é**jus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in áltis **há**bitat, * et humília réspicit in caélo et *in* **tér**ra?
6. Súscitans a térra **í**nopem, * et de stércore éri*gens* **páu**perem :
7. Ut cóllocet éum cum prin**cí**pibus, * cum princípibus pópu*li* **sú**i.
8. Qui habitáre fácit stérilem in **dó**mo, * mátrem filiórum *lae***tán**tem.
9. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirítu*i* **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



1. Laudá-te **pú**- e-ri **Dó**mi-num : * laudá-te nó*men* **Dó**mi-ni. *vel :* **Dó**mi-ni.

2. Sit nómen Dómini **benedí**ctum, * ex hoc nunc, et usque *in* **saé**culum.
3. A sólis órtu usque **ad** oc**cá**sum, * laudábile nó*men* **Dó**mini.
4. Excélsus super ómnes **gén**tes **Dó**minus, * et super caélos glóri*a* éjus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in **ál**tis **há**bitat, * et humília réspicit in caélo et *in* **tér**ra?
6. Súscitans a **tér**ra **í**nopem, * et de stércore éri*gens* **páu**perem :
7. Ut cóllocet éum **cum** prin**cí**pibus, * cum princípibus pópu*li* **sú**i.
8. Qui habitáre fácit stéri**lem** in **dó**mo, * mátrem filiórum *lae***tán**tem.
9. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spirítu*i* **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

a² g



1. Laudá-te **pú**- e-ri **Dómi**-num : * laudá-te *nó-men* **Dó**mi-ni. *vel:* **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini **benedíctum**, * ex hoc nunc, et us*que in* **saé**culum.

3. A sólis órtu usque **ad** occásum, * laudábile *nómen* **Dó**mini.

4. Excélsus super ómnes **géntes Dó**minus, * et super caélos gló*ria* **é**jus.

5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in **áltis hábitat**, * et humília réspicit in caélo *et in* **tér**ra?

6. Súscitans a **térra** ínopem, * et de stércore é*rigens* **páu**perem :

7. Ut cóllocet éum **cum** princípibus, * cum princípibus pó*puli* **sú**i.

8. Qui habitáre fácit stéri**lem** in **dó**mo, * mátrem filió*rum lae***tán**tem.

9. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

E



1. Laudá-te pú- *e-ri* **Dó**minum : * laudá-*te nómen* **Dómi**-ni.

A A*



1. Laudá-te pú-*e-ri* **Dó**minum : * laudá-*te nómen* **Dó**mi-ni. *vel:* **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini *bene*díctum, * ex hoc nunc, et *usque in* **saé**culum. (**E** : **saé**culum.)

3. A sólis órtu usque *ad oc*cásum, * laudábi*le nómen* **Dó**mini. (**E** : **Dó**mini.)

4. Excélsus super ómnes *géntes* **Dó**minus, * et super caélos *glória* **é**jus.

5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in *áltis* **há**bitat, * et humília réspicit in caé*lo et in* **tér**ra?

6. Súscitans a *térra* ínopem, * et de stércore *érigens* **páu**perem. (**E** : **páu**perem.)

7. Ut cóllocet éum *cum prin*cípibus, * cum princípibus *pópuli* súi.
8. Qui habitáre fácit stéri*lem in* **dó**mo, * mátrem fili*órum lae***tán**tem.
9. Glória Pá*tri*, *et* **Fí**lio, * et Spi*rítui* **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* **sém**per, * et in saécula sae*culórum*. Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.

a



1. Laudáte pú- e-ri **Dó**minum : * laudá-te **nó**- men **Dó**mi-ni.

2. Sit nómen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et **us**que in **saé**culum.
3. A sólis órtu usque ad oc**cá**sum, * laudábile **nó**men **Dó**mini.
4. Excélsus super ómnes géntes **Dó**minus, * et super caélos **gló**ria éjus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in áltis **há**bitat, * et humília réspicit in caélo **et** in **tér**ra?
6. Súscitans a térra **ín**opem, * et de stércore érigens **páu**perem :
7. Ut cóllocet éum cum princípibus, * cum princípibus **pó**puli **súi**.
8. Qui habitáre fácit stérilem in **dó**mo, * mátrem fili**ó**rum lae**tán**tem.
9. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirítui **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu**ló**rum. Amen.

Tonus 6. F.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

F



1. Laudáte pú- e-*ri* **Dó**minum : * laudá-te *nómen* **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini be*ne*díctum, * ex hoc nunc, et us*que in* **saé**culum.
3. A sólis órtu usque ad *oc*cásum, * laudábile *nómen* **Dó**mini.
4. Excélsus super ómnes gén*tes* **Dó**minus, * et super caélos gló*ria* **é**jus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in ál*tis* **há**bitat, * et humília réspicit in caélo *et in* **tér**ra?
6. Súscitans a tér*ra* **ín**opem, * et de stércore é*rigens* **páu**perem :
7. Ut cóllocet éum cum *prin*cípibus, * cum princípibus pó*puli* **súi**.
8. Qui habitáre fácit stérilem *in* **dó**mo, * mátrem filió*rum lae***tán**tem.
9. Glória Pátri, *et* **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.

a b



1. Laudáte **pú**-e-ri **Dó**minum : * laudá-te **nó**- men **Dó**mi-ni. *vel:* **Dó**mini.

c c² d



vel : **Dó**mi-ni. *vel:* **Dó**mini. *vel :* **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini **bene**díctum, * ex hoc nunc, et **ús**que in **saé**culum.
3. A sólis órtu usque **ad** oc**cá**sum, * laudábile **nó**men **Dó**mini.
4. Excélsus super ómnes **gén**tes **Dó**minus, * et super caélos **gló**ria éjus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in **ál**tis **há**bitat, * et humília réspicit in caélo **et** in **tér**ra?
6. Súscitans a **tér**ra ínopem, * et de stércore érigens **páu**perem :
7. Ut cóllocet éum **cum** princípibus, * cum princípibus **pó**puli **sú**i.
8. Qui habitáre fácit stéri**lem** in **dó**mo, * mátrem filió**rum** lae**tán**tem.
9. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spirítui **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecu**ló**rum. Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

G G*



1. Laudáte pú- e-ri **Dó**minum : * laudá-te *nómen* **Dó**mini. *vel:* **Dó**mini.

c



vel : nó-men **Dó**mini.

2. Sit nómen Dómini bene**díc**tum, * ex hoc nunc, et us*que in* **saé**culum.
3. A sólis órtu usque ad oc**cá**sum, * laudábile *nómen* **Dó**mini.
4. Excélsus super ómnes géntes **Dó**minus, * et super caélos gló*ria* **é**jus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui in áltis **há**bitat, * et humília réspicit in caélo *et in* **tér**ra?

6. Súscitans a térra ínopem, * et de stércore é*rigens* páuperem :
7. Ut cóllocet éum cum princípibus, * cum princípibus pó*puli* súi.
8. Qui habitáre fácit stérilem in dómo, * mátrem filió*rum lae*tántem.
9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper : * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus peregrinus.

Mediatio unico constans accentu tribusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Laudá-te *pú- e-ri* Dóminum : * laudá-te nó*men* Dómi-ni. 2. Sit nómen



Dómi-*ni bene*-dí- ctum, * ex hoc nunc et usque *in* saécu-lum.

Et ita deinceps.

3. A sólis órtu us*que ad oc*cásum, * laudábile nó*men* Dómini.
4. Excélsus super ó*mnes géntes* Dóminus, * et super caélos glóri*a* éjus.
5. Quis sicut Dóminus Déus nóster, qui *in áltis* hábitat, * et humília réspicit in caélo et *in* térra?
6. Súscitans *a térra* ínopem, * et de stércore éri*gens* páuperem :
7. Ut cóllocet é*um cum prin*cípibus, * cum princípibus pópu*li* súi.
8. Qui habitáre fácit sté*rilem in* dómo, * mátrem filiórum *lae*tántem.
9. Glória *Pátri, et* Fílio, * et Spiritu*i* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, *et nunc, et* sémper, * et in saécula saecul*órum*. Amen.

Psalmus 113. *In exitu.*

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. In éxi-tu Isra- el de Aegý- pto, * dómus Jácob de pópu-*lo* bárbaro.



Flexa : palpábunt : †

2. Fácta est Judaéa sanctificátio éjus, * Israel potéstas éjus.
3. Máre vídit, et fúgit : * Jordánis convérsus est retrórsum.
4. Móntes exsultavérunt ut aríetes : * et cólles sicut ágni óvium.
5. Quid est tíbi máre quod fugísti? * et tu Jordánis, quia convérsus es retrórsum?
6. Móntes exsultástis sicut aríetes, * et cólles sicut ágni óvium?
7. A fácie Dómini móta est térra, * a fácie Déi Jácob :
8. Qui convértit pétram in stágna aquárum, * et rúpem in fóntes aquárum.
9. Non nóbis Dómine, non nóbis : * sed nómini túo da glóriam.
10. Super misericórdia túa et veritáte túa : * nequándo dícant géntes : Ubi est Déus eórum?
11. Déus autem nóster in caélo : * ómnia quaecúmque vóluit, fécit.
12. Simulácra géntium argéntum et áurum, * ópera mánuum hóminum.
13. Os hábent, et non loquéntur : * óculos hábent, et non vidébunt.
14. Aures hábent, et non áudient : * náres hábent, et non odorábunt.
15. Mánus hábent, et non palpábunt : † pédes hábent, et non ambulábunt : * non clamábunt in gútture súo.
16. Símiles íllis fíant qui fáciunt éa : * et ómnes qui confídunt in éis.
17. Dómus Israel sperávit in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.
18. Dómus Aaron sperávit in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.
19. Qui tíment Dóminum speravérunt in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.
20. Dóminus mémor fúit nóstri : * et benedíxit nóbis.
21. Benedíxit dómui Israel : * benedíxit dómui Aaron.
22. Benedíxit ómnibus qui tíment Dóminum, * pusíllis cum majóribus.
23. Adjíciat Dóminus súper vos : * super vos, et super fílios véstros.
24. Benedícti vos a Dómino, * qui fécit caélum et térram.
25. Caélum caéli Dómino : * térram autem dédit fíliis hóminum.
26. Non mórtui laudábunt te Dómine : * neque ómnes qui descéndunt in inférnum.
27. Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino, * ex hoc nunc et usque in saéculum.
28. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.
29. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Tonus 3. a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. In éx-i-tu Isra-el **de** Ae-**gýpto**, * dómus Jácob de pópu-*lo* **bárba-**

a



ro. *Flexa :* palpábunt : †

2. Fácta est Judaéa sanctifi**cá**tio éjus, * Israel poté*stas* éjus.
3. Máre **vídit**, et **fúg**it : * Jordánis convérsus est *re***trór**sum.
4. Móntes exsultavérunt **ut ar**íetes : * et cólles sicut á*gni* **ó**vium.
5. Quid est tíbi máre **quod fugísti**? * et tu Jordánis, quia convérsus es *re***trór**sum?
6. Móntes exsultástis **sícut aríetes**, * et cólles sicut á*gni* **ó**vium?
7. A fácie Dómini **móta** est **térra**, * a fácie Dé*i* **Jácob** :
8. Qui convértit pétram in **stágna** a**quárum**, * et rúpem in fóntes *a***quárum**.
9. Non nóbis Dómi**ne**, non **nóbis** : * sed nómini túo *da* **gló**riam.
10. Super misericórdia túa et veritá**te túa** : * nequándo dícant géntes : Ubi est Déus *e***ó**rum?
11. Déus autem **nóster** in **caélo** : * ómnia quaecúmque vólu*it*, **fé**cit.
12. Simulácra géntium **argéntum** et **áurum**, * ópera mánu*um* **hó**minum.
13. Os hábent, et **non** loqu**éntur** : * óculos hábent, et non *vi***dé**bunt.
14. Aures hábent, **et** non **áudient** : * náres hábent, et non *odo***rá**bunt.
15. Mánus hábent, et non palpábunt : † pédes hábent, et non **ambulá**bunt : * non clamábunt in gúttu*re* **sú**o.
16. Símiles íllis fíant qui **fá**ciunt **éa** : * et ómnes qui confídunt *in* **é**is.
17. Dómus Israel spe**rávit** in **Dómino** : * adjútor eórum et protéctor *e***ó**rum est.
18. Dómus Aaron spe**rávit** in **Dómino** : * adjútor eórum et protéctor *e***ó**rum est.
19. Qui tíment Dóminum speravérunt in **Dómino** : * adjútor eórum et protéctor *e***ó**rum est.
20. Dóminus mémor **fúit nóstri** : * et benedí*xit* **nó**bis.
21. Benedíxit **dómui Israel** : * benedíxit dómu*i* **A**aron.
22. Benedíxit ómnibus qui tíment **Dóminum**, * pusíllis cum *ma***jó**ribus.
23. Adjíciat **Dóminus súper** vos : * super vos, et super fíli*os* **vé**stros.

24. Benedícti **vós** a **Dómino,** * qui fécit caélum *et* **térram.**
25. Caélum **caéli Dómino** : * térram autem dédit fíl*iis* **hóminum.**
26. Non mórtui laud**á**bunt te **Dómine** : * neque ómnes qui descéndunt in *in*férnum.
27. Sed nos qui vívimus, benedícimus **Dómino,** * ex hoc nunc et usque *in* **saé**culum.
28. Glória **Pátri,** et **Fílio,** * et Spíritu*i* **Sáncto.**
29. Sicut érat in princípio, et **núnc,** et **sémper,** * et in saécula saeculó*rum.* Amen.

Tonus 4. A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus.

A



1. In éxi-tu Isra- el *de Ae*g**ý**- pto, * dómus Jácob de *pópu-lo* **bár**-ba-ro.

Á*



vel : **bár**ba-ro. *Flexa :* palpábunt : †

2. Fácta est Judaéa sanctificá*tio* éjus, * Israel *potéstas* éjus.
3. Máre ví*dit, et* fúgit : * Jordánis convér*sus est re*tr**ó**rsum.
4. Móntes exsultavérunt *ut a*ríetes : * et cólles sic*ut ágni* **ó**vium.
5. Quid est tíbi máre *quod fu*gísti? * et tu Jordánis, quia convér*sus es re*tr**ó**rsum?
6. Móntes exsultástis sic*ut a*ríetes, * et cólles, sic*ut ágni* **ó**vium?
7. A fácie Dómini mó*ta est* **térra,** * a fáci*e Déi* **Jácob** :
8. Qui convértit pétram in stá*gna a*quárum, * et rúpem in *fóntes a*quárum.
9. Non nóbis Dómi*ne, non* **nó**bis : * sed nómini *túo da* **gló**riam.
10. Super misericórdia túa et veri*táte* **túa** : * nequándo dícant géntes : Ubi est *Déus e*órum?
11. Déus autem nó*ster in* **caélo** : * ómnia quaecúmque *vóluit,* fécit.
12. Simulácra géntium argén*tum et* **áurum,** * ópera *mánuum* **hóminum.**
13. Os hábent, et *non lo*quéntur : * óculos hábent, *et non vi*débunt.
14. Aures hábent, *et non* **áu**dient : * náres habent, et *non odo*rábunt.
15. Mánus hábent, et non palpábunt : † pédes hábent, et non *ambu*lábunt : * non clamábunt in *gútture* **súo.**
16. Símiles íllis fiant qui fá*ciunt* **éa** : * et ómnes qui con*fídunt in* **éis.**
17. Dómus Israel sperá*vit in* **Dómino:** * adjútor eórum et pro*téctor e*órum est.

18. Dómus Aaron sperá*vit in* **Dó**mino : * adjútor eórum et pro*téctor e*òrum est.

19. Qui tíment Dóminum speravé*runt in* **Dó**mino : * adjútor eórum et pro*téctor e***ó**rum est.

20. Dóminus mémor *fúit* **nó**stri : * et be*nedíxit* **nó**bis.

21. Benedíxit dó*mui* Israel : * benedíxit *dómui* Aaron.

22. Benedíxit ómnibus qui *tíment* **Dó**minum, * pusil*lis cum ma***jó**ribus.

23. Adjíciat Dó*minus* **sú**per vos : * super vos, et super *fílios* **vé**stros.

24. Benedícti *vos a* **Dó**mino, * qui fécit *caélum et* **tér**ram.

25. Caélum *caéli* **Dó**mino : * térram autem dédit *fíliis* **hó**minum.

26. Non mórtui laudá*bunt te* **Dó**mine : * neque ómnes qui descén*dunt in in***fér**num.

27. Sed nos qui vívimus, benedí*cimus* **Dó**mino, * ex hoc nunc et *usque in* **saé**culum.

28. Glória Pá*tri, et* **Fí**lio, * et Spi*rítui* **Sán**cto.

29. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* **sém**per, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.

a



1. In éxi-tu Isra- el de Aegý- pto, * dómus Jácob de **pó**pulo **bár**ba-ro.



Flexa : palpábunt : †

2. Fácta est Judaéa sanctificátio éjus, * Israel potéstas éjus.

3. Máre vídit, et **fú**git : * Jordánis convérsus **ést** retr**ó**rsum.

4. Móntes exsultavérunt ut aríetes : * et cólles sicut **á**gni **ó**vium.

5. Quid est tíbi máre quod fugísti? * et tu Jordánis, quia convérsus **és** retr**ó**rsum?

6. Móntes exsultástis sicut aríetes, * et cólles sicut **á**gni **ó**vium?

7. A fácie Dómini móta est **tér**ra, * a fácie **Déi** **Já**cob.

8. Qui convértit pétram in stágna **aquá**rum, * et rúpem in **fón**tes **aquá**rum.

9. Non nóbis Dómine, non **nó**bis : * sed nómini **tú**o da **gló**riam.

10. Super misericórdia túa et veritáte **túa** : * nequándo dícant géntes : Ubi est **Déus** eórum?

11. Déus autem nóster in **caélo** : * ómnia quaecúmque **vóluit**, **fécit**.

12. Simulácra géntium argéntum et **áurum**, * ópera **mánuum hóminum**.

13. Os hábent, et non **loquéntur** : * óculos hábent, et **non** vidébunt.

14. Aures hábent, et non **áudient** : * náres hábent, et non **odorábunt**.

15. Mánus hábent, et non palpábunt : † pédes hábent, et non **ambulá**bunt : * non clamábunt in **gútture** súo.

16. Símiles íllis fíant qui fáciunt **éa** : * et ómnes qui confídunt in **éis**.

17. Dómus Israel sperávit in **Dómino** : * adjútor eórum et protéctor **eórum** est.

18. Dómus Aaron sperávit in **Dómino** : * adjútor eórum et protéctor **eórum** est.

19. Qui tíment Dóminum speravérunt in **Dómino** : * adjútor eórum et **protéctor eórum** est.

20. Dóminus mémor fúit **nóstri** : * et benedíxit nóbis.

21. Benedíxit dómui **Israel** : * benedíxit **dómui** Aaron.

22. Benedíxit ómnibus qui tíment **Dóminum**, * pusíllis **cum** **majóribus**.

23. Adjíciat Dóminus **súper** vos : * super vos, et super fílios **véstros**.

24. Benedícti vos a **Dómino**, * qui fécit **caélum** et **térram**.

25. Caélum caéli **Dómino** : * térram autem dédit fíliis **hóminum**.

26. Non mórtui laudábunt te **Dómine** : * neque ómnes qui descéndunt **in inférnum**.

27. Sed nos qui vívimus, benedícimus **Dómino**, * ex hoc nunc et úsque in **saéculum**.

28. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto**.

29. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula **saeculórum**. **Amen**.

Tonus 7. c[2].

Mediatio duplici constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.



1. In éx-i-tu Isra-el **de** Aegý-pto, * dómus Jácob de **pópu**-lo bárba-

c[2]

ro. *Flexa* : palpábunt : †

2. Fácta est Judaéa **sanctificátio** éjus, * Israel **potéstas** éjus.

3. Máre **vídit**, et **fúgit** : * Jordánis convérsus **ést retrórsum**.

4. Móntes exsultavérunt **ut ariétes** : * et cólles sicut **ágni** **óvium**.

5. Quid est tíbi máre **quod** fugísti? * et tu Jordánis, quia convérsus **és retrórsum**?

6. Móntes exsultástis sicut aríetes, * et cólles sicut ágni óvium?
7. A fácie Dómini móta est térra, * a fácie Déi Jácob :
8. Qui convértit pétram in stágna aquárum, * et rúpem in fóntes aquárum.
9. Non nóbis Dómine, non nóbis : * sed nómini túo da glóriam.
10. Super misericórdia túa et veritáte túa : * nequándo dícant géntes : Ubi est Déus eórum?
11. Déus autem nóster in caélo : * ómnia quaecúmque vóluit, fécit.
12. Simulácra géntium argéntum et áurum, * ópera mánuum hóminum.
13. Os hábent, et non loquéntur : * óculos hábent, et non vidébunt.
14. Aures hábent, et non áudient : * náres hábent, et non odorábunt.
15. Mánus hábent, et non palpábunt : † pédes hábent, et non ambulábunt : * non clamábunt in gútture súo.
16. Símiles íllis fíant qui fáciunt éa : * et ómnes qui confídunt in éis.
17. Dómus Israel sperávit in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.
18. Dómus Aaron sperávit in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.
19. Qui tíment Dóminum speravérunt in Dómino : * adjútor eórum et protéctor eórum est.
20. Dóminus mémor fúit nóstri : * et benedíxit nóbis.
21. Benedíxit dómui Israel : * benedíxit dómui Aaron.
22. Benedíxit ómnibus qui tíment Dóminum, * pusíllis cum majóribus.
23. Adjíciat Dóminus súper vos : * super vos, et super fílios véstros.
24. Benedícti vós a Dómino, * qui fécit caélum et térram.
25. Caélum caéli Dómino : * térram autem dédit fíliis hóminum.
26. Non mórtui laudábunt te Dómine : * neque ómnes qui descéndunt in inférnum.
27. Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino, * ex hoc nunc, et úsque in saéculum.
28. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.
29. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Tonus 8. G.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antesedentibus.



1. In éxi-tu Isra-el de Aegý- pto, * dómus Jácob de pó*pu-lo* bárbaro.



Flexa : palpábunt : †

2. Fácta est Judaéa sanctificátio éjus, * Israel po*tés*tas éjus.
3. Máre vídit, et fúgit : * Jordánis convérsus *est re*trórsum.
4. Móntes exsultavérunt ut aríetes : * et cólles sicut *ágni* óvium.
5. Quid ést tíbi máre quod fugísti? * et tu Jordánis, quia convérsus *es re*trórsum?
6. Móntes exsultástis sicut aríetes, * et cólles sicut *ágni* óvium?
7. A fácie Dómini móta est térra, * a fácie *Déi* Jácob :
8. Qui convértit pétram in stágna aquárum, * et rúpem in fón*tes a*quárum.
9. Non nóbis Dómine, non nóbis : * sed nómini tú*o da* glóriam.
10. Super misericórdia túa et veritáte túa : * nequándo dícant géntes : Ubi est Dé*us e*órum?
11. Déus autem nóster in caélo : * ómnia quaecúmque vó*luit,* fécit.
12. Simulácra géntium argéntum et áurum, * ópera má*nuum* hóminum.
13. Os hábent, et non loquéntur : * óculos hábent, et *non vi*débunt.
14. Aures hábent, et non áudient : * náres hábent, et non *odo*rábunt.
15. Mánus hábent, et non palpábunt : † pédes hábent, et non ambulábunt : * non clamábunt in gút*ture* súo.
16. Símiles íllis fíant qui fáciunt éa : * et ómnes qui confí*dunt in* éis.
17. Dómus Israel sperávit in Dómino : * adjútor eórum et proté*ctor e*órum est.
18. Dómus Aaron sperávit in Dómino : * adjútor eórum et proté*ctor e*órum est.
19. Qui tíment Dóminum speravérunt in Dómino : * adjútor eórum et proté*ctor e*órum est.
20. Dóminus mémor fúit nóstri : * et bene*díxit* nóbis.
21. Benedíxit dómui Israel : * benedíxit dó*mui* Aaron.
22. Benedíxit ómnibus qui tíment Dóminum, * pusíllis *cum ma*jóribus.
23. Adjíciat Dóminus súper vos : * super vos, et super fí*lios* véstros.
24. Benedícti vos a Dómino, * qui fécit caé*lum et* térram.
25. Caélum caéli Dómino : * térram autem dédit fí*liis* hóminum.
26. Non mórtui laudábunt te Dómine : * neque ómnes qui descéndunt *in in*férnum.
27. Sed nos qui vívimus, benedícimus Dómino, * ex hoc nunc et us*que in* saéculum.
28. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
29. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus peregrinus.

Mediatio unico constans accentu tribusque notis antecedentibus. Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. In éxi-tu Isra- *el de Ae*-gý- pto, * dómus Jácob de pópu-*lo* bárbaro :



2. Fá-cta est Judaé-a sancti-fi*cá- ti- o* é- jus: * Isra-el poté*stas* é- jus.



Flexa : palpábunt : † *Et ita deinceps.*

3. Máre *vídit, et* fúgit : * Jordánis convérsus est *re***trór**sum.
4. Móntes exsultavé*runt ut* aríetes : * et cólles sicut a*gni* **ó**vium.
5. Quid est tíbi má*re quod fu*gísti? * et tu Jordánis, quia convérsus es *re***trór**sum?
6. Móntes exsultástis *sicut a*ríetes, * et cólles sicut á*gni* **ó**vium?
7. A fácie Dómini *móta est* **tér**ra, * a fácie Dé*i* **Já**cob :
8. Qui convértit pétram in *stágna a*quárum, * et rúpem in fóntes *a*quá**rum**.
9. Non nóbis Dó*mine, non* **nó**bis, * sed nómini túo *da* **gló**riam :
10. Super misericórdia túa et ve*ritáte* **tú**a : * nequándo dícant géntes : Ubi est Déus *e***ó**rum?
11. Déus autem *nóster in* **caé**lo : * ómnia quaecúmque vólu*it,* **fé**cit.
12. Simulácra géntium ar*géntum et* **áu**rum, * ópera mánu*um* **hó**minum.
13. Os hábent, *et non lo***quén**tur : * óculos hábent, et non *vi***dé**bunt.
14. Aures há*bent et non* **áu**dient : * náres hábent, et non o*do***rá**bunt.
15. Mánus hábent et non palpábunt : † pédes hábent, et *non ambu***lá**bunt : * non clamábunt in gúttu*re* **sú**o.
16. Símiles íllis fíant qui *fáciunt* **é**a : * et ómnes qui confídunt *in* **é**is.
17. Dómus Israel spe*rávit in* **Dó**mino : * adjútor eórum et protéctor *e***ó**rum est.
18. Dómus Aaron spe*rávit in* **Dó**mino : * adjútor eórum et protéctor *e***ó**rum est.
19. Qui tíment Dóminum spera*vérunt in* **Dó**mino : * adjútor eórum et protéctor *e***ó**rum est.
20. Dóminus mé*mor fúit* **nó**stri : * et benedí*xit* **nó**bis.
21. Benedíxit *dómui* **Is**rael : * benedíxit dómu*i* **Aa**ron.
22. Benedíxit ómnibus *qui tíment* **Dó**minum, * pusíllis cum *ma***jó**ribus.
23. Adjíciat *Dóminus* **sú**per vos : * super vos, et super fíli*os* **vé**stros.
24. Benedí*cti vos a* **Dó**mino, * qui fécit caélum *et* **tér**ram.
25. Caé*lum caéli* **Dó**mino : * térram autem dédit fíli*is* **hó**minum.
26. Non mórtui lau*dábunt te* **Dó**mine : * neque ómnes qui descéndunt in *in***fér**num.
27. Sed nos qui vívimus, bene*dícimus* **Dó**mino, * ex hoc nunc et usque *in* **saé**culum.
28. Glória *Pátri et* **Fí**lio, * et Spirítu*i* **Sán**cto.
29. Sicut érat in princípio, *et nunc, et* **sém**per, * et in saécula saeculó*rum* **A**men.

Psalmus 115. *Credidi.*

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



2. Ego díxi in excéssu méo : * Omnis *hómo* méndax.

3. Quid retríbuam Dómino : * pro ómnibus quae retrí*buit* míhi?

4. Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini *invo*cábo.

5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni pópulo éjus : * pretiósa in conspéctu Dómini mors san*ctórum* éjus.

6. O Dómine quia égo sérvus túus : * égo sérvus túus, et fílius an*cíllae* túae.

7. Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo hóstiam láudis, * et nómen Dómini *invo*cábo.

8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pópuli éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio tú*i Je*rúsalem. (D² : *Je*rúsalem.)

9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

10. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Cré-di-di propter quod locú-tus sum : * égo autem humi li- á-tus *sum*

D



ní- mis. *Flexa :* víncu-la mé- a : †

2. Ego díxi in excéssu méo : * Omnis hó*mo* méndax.
3. Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus quae retríbu*it* míhi?
4. Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini in*vo*cábo.
5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni pópulo éjus : * pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctó*rum* éjus :
6. O Dómine quia égo sérvus túus : * égo sérvus túus, et fílius ancíl*lae* túae.
7. Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo hóstiam láudis, * et nómen Dómini in*vo*cábo.
8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pópuli éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio túi *Je*rúsalem.
9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



1. Cré-di-di propter quód locú-tus sum : * égo autem humi-li- á-tus *sum*

b a



ní- mis. *vel :* ní- mis. *Flexa :* víncu-la mé- a : †

2. Ego díxi in excéssu méo : * Omnis hó*mo* méndax.
3. Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus quae retríbu*it* míhi?
4. Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini in*vo*cábo.
5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni pópulo éjus : * pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctó*rum* éjus :
6. O Dómine quia égo sérvus túus : * égo sérvus túus, et fílius ancíl*lae* túae.
7. Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo hóstiam láudis, * et nómen Dómini in*vo*cábo.
8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pópuli éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio túi *Je*rúsalem.
9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirít*ui* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Cré-di-di propter quód locú-tus sum : * égo autem humi-li- á-*tus sum*

a² g



ní- mis. *vel :* ní- mis. *Flexa :* víncu-la mé- a : †

2. Ego díxi in excéssu méo : * Omnis *hómo* méndax.
3. Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus quae retrí*buit* míhi?
4. Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini *invo*cábo.
5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni pópulo éjus : * pretiósa in conspéctu Dómini mors san*ctórum* éjus :
6. O Dómine quia égo sérvus túus : * égo sérvus túus, et fílius an*cíllae* túae.
7. Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo hóstiam láudis, * et nómen Dómini *invo*cábo.
8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pópuli éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio tú*i Je*rúsalem.
9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. E, A, A *.

Mediatio duplici constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Cré-di- di propter *quod lo-* cútus sum : * égo autem humi- li-*á-tus*

E



sum nímis. *Flexa :* víncu-la mé- a : †



1. Cré-di- di propter *quod lo*-cútus sum : * égo autem humi- li-*á-tus sum*

A A*



ní- mis. *vel :* ní- mis. *Flexa :* víncu-la mé- a : †

2. Ego díxi in ex*céssu* méo : * O*mnis hómo* méndax.
3. Quid retrí*buam* Dómino, * pro ómnibus quae re*tríbuit* míhi?
4. Cálicem salutá*ris ac*cípiam : * et nómen Dómi*ni invo*cábo.
5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni pó*pulo* éjus : * pretiósa in conspéctu Dómini mors *sanctórum* éjus :
6. O Dómine quia égo *sérvus* túus : * égo sérvus túus, et fílius *ancíllae* túae.
7. Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo hó*stiam* láudis, * et nómen Dómi*ni invo*cábo.
8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pó*puli* éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio *túi Je*rúsalem. (E : Jerúsalem.)
9. Glória Pá*tri, et* Fílio, * et Spi*rítui* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* sémper, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes duplici constantes accentu.



1. Cré-di- di propter quód locútus sum : * égo autem humi- li- átus sum

a b c c² d



ní- mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* **ní-** mis.



Flexa : víncu-la mé- a : †

2. Ego díxi in excéssu méo : * Omnis **hómo méndax.**
3. Quid retríbuam **Dómino,** * pro ómnibus quae retríbuit **míhi?**
4. Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini **invocábo.**
5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni **pópulo éjus** : * pretiósa in conspéctu Dómini mors **sanctórum éjus** :
6. O Dómine quia égo **sérvus túus** : * égo sérvus túus, et fílius **ancíllae túae.**
7. Dirupísti víncula méa : † tíbi sacrificábo **hóstiam láudis,** * et nómen Dómini **invocábo.**
8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis **pópuli éjus** : * in átriis dómus Dómini, in médio **túi Jerúsalem.**
9. Glória **Pátri,** et **Fílio,** * et Spirítui **Sáncto.**
10. Sicut érat in princípio, et **núnc,** et **sémper,** * et in saécula **saeculórum.** Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Cré-di- di propter quod lo-**cú**tus sum : * égo autem humi-li- á-*tus sum*

G G* c



ni- mis. *vel :* **ní-** mis. *vel :* humi- li- á-*tus sum* **ní-** mis. *Flexa :* víncu-la



mé- a : †

2. Ego díxi in excéssu **méo** : * Omnis *hómo* **méndax.**
3. Quid retríbuam **Dómino,** * pro ómnibus quae retrí*buit* **míhi?**
4. Cálicem salutáris accípiam : * et nómen Dómini *invo*cábo.
5. Vóta méa Dómino réddam coram ómni pópulo **éjus** : * pretiósa in conspéctu Dómini mors san*ctórum* **éjus** :

6. O Dómine quia égo sérvus túus : * égo sérvus túus, et fílius an*cillae* túae.

7. Dirupísti víncula méa : † tibi sacrificábo hóstiam láudis, * et nómen Dómini *invo*cábo.

8. Vóta méa Dómino réddam in conspéctu ómnis pópuli éjus : * in átriis dómus Dómini, in médio tú*i Je*rúsalem.

9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

10. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 116. *Laudate Dominum.*

Tonus. 1. D, D², f, g, a².

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

D



1. Laudá-te Dóminum ó-mnes gén- tes : * laudáte é- um *ómnes* pópu-li.

D² f g a²



vel: pópu- li. *vel:* pópu-li. *vel:* pópu-li. *vel:* pópu-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet *in ae*térnum.

3. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

4. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

D



1. Laudá-te Dóminum ómnes gén- tes : * laudá-te é- um ó*mnes* pópu-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet in *ae*térnum.

3. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.

4. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.

1. Laudá-te Dóminum ó-mnes géntes : * laudá-te é- um ó*mnes* pópu-li.



vel : pópu- li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet in *ae*térnum.

3. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.

4. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Laudá-te Dóminum ó-mnes géntes : * laudá-te é- um *ómnes* pópu-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet *in ae*térnum.

3. Glória Pátri, et Fílio, * et Spiri*tui* Sáncto.

4. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. A.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu tribusque notis antecedentibus.



1. Laudáte Dómi-num *ómnes* gén- tes : * laudá-te é- *um ómnes* pópu-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericór*dia* éjus : * et véritas Dómini má*net in ae*térnum.

3. Glória Pá*tri, et* Fílio, * et Spi*rítui* Sáncto.

4. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* sémper, * et in saécula sae*culórum*. Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.

a



1. Laudá-te Dóminum ómnes **gén**- tes : * laudá-te é- um **ó**-mnes **pópu**-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet **in** aetérnum.
3. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto**.
4. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecul**ó**rum. Amen.

Tonus 7. a, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.

a



1. Laudá-te Dóminum **ó**-mnes **gén**-tes : * laudá-te é- um **ó**-mnes **pópu**-li.

c c² d



vel :] **ó**pu-li. *vel :* **pó**pu-li. *vel :* **pó**pu-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet **in** aetérnum.
3. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirítui **Sáncto**.
4. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecul**ó**rum. Amen.

Tonus 8. G, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

G



1. Laudá-te Dóminum ómnes **gén**-tes : * laudá-te é- um *ómnes* **pópu**-li.



vel : ómnes pópu-li.

2. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia éjus : * et véritas Dómini mánet *in ae*térnum.
3. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
4. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 121. *Laetatus sum.*

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Laetá-tus sum in his quae dícta sunt mí- hi : * In dómum Dó*mi-ni*



í-bimus. *vel :* í-bimus. *vel :* í-bi-mus. *vel :* í-bimus. *vel :* í-bimus.



vel : í-bimus. *vel :* í-bimus. *vel :* í-bimus. *vel :* í-bimus.

2. Stántes érant pédes nóstri, * in átriis tú*is Je*rúsalem. (D² : *Je*rúsalem.)
3. Jerúsalem, quae aedificátur ut cívitas : * cújus participátio éjus *in id*ípsum.
4. Illuc enim ascendérunt tríbus, tríbus Dómini : * testimónium Israel ad confiténdum nó*mini* Dómini. (D² : Dómini.)
5. Quia illic sedérunt sédes in judício, * sédes super *dómum* Dávid.
6. Rogáte quae ad pácem súnt Jerúsalem : * et abundántia dili*géntibus* te.
7. Fiat pax in virtúte túa : * et abundántia in túr*ribus* túis.
8. Propter frátres méos et próximos méos, * loquébar *pácem* de te :
9. Propter dómum Dómini Déi nóstri, * quaesívi *bóna* tíbi.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
11. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



1. Laetá-tus sum in his quae **dícta** sunt **mí**- hi : * In dómum Dómi-*ni*

b a



íbimus. *vel :* í-bimus.

2. Stántes érant **pédes nóstri**, * in átriis túis *Je*rúsalem.
3. Jerúsalem, quae aedificátur ut **cívitas** : * cújus participátio éjus in *id*ípsum.
4. Illuc enim ascendérunt tríbus, **tríbus Dómini** : * testimónium Israel ad confiténdum nómi*ni* **Dómini**.
5. Quia illic sedérunt sédes **in judício**, * sédes super dó*mum* **Dá**vid.
6. Rogáte quae ad pácem **súnt Jerúsalem** : * et abundántia diligén*ti***bus** te.
7. Fiat pax in virtúte **túa** : * et abundántia in túrri*bus* túis.
8. Propter frátres méos et **próximos méos**, * loquébar pá*cem* **de** te :
9. Propter dómum Dómini **Déi nóstri**, * quaesívi bó*na* tíbi.
10. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spíritu*i* **Sáncto**.
11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Laetá-tus sum in his quae **dícta** sunt **mí**- hi : * In dómum Dó*mi-ni*

a² g



íbimus. *vel :* í-bimus.

2. Stántes érant **pédes nóstri**, * in átriis tú*is Je*rúsalem.
3. Jerúsalem, quae aedificátur ut **cívitas** : * cújus participátio éjus *in id*ípsum.

4. Illuc enim ascendérunt tribus, tríbus **Dómini** : * testimónium Israel ad confiténdum nó*mini* **Dómini**.

5. Quia illic sedérunt sédes **in** judício, * sédes super *dómum* **Dávid**.

6. Rogáte quae ad pácem **súnt** Jerú**s**alem : * et abundántia dili*géntí***bus** te.

7. Fíat pax in virtúte **túa** : * et abundántia in túr*ribus* **túis**.

8. Propter frátres méos et **próximos** **méos** : * loquébar *pácem* **de** te :

9. Propter dómum Dómini Déi **nóstri**, * quaesívi *bóna* **tíbi**.

10. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * Spirí*tui* **Sáncto**.

11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Laetá-tus sum in his quae dí*cta sunt* mí- hi : * In dómum *Dómi-ni*



í-bimus.



1. Laetá-tus sum in his quae dí*cta sunt* mí- hi : * In dómum *Dómini*



í-bimus. *vel :* í-bimus.

2. Stántes érant *pédes* **nóstri**, * in átriis *túis Je*rúsalem. (**E** : *Je*rú**s**alem.)

3. Jerúsalem, quae aedificá*tur ut* **cívitas** : * cújus participátio *éjus in id*ípsum.

4. Illuc enim ascendérunt tribus, *tríbus* **Dómini** : * testimónium Israel ad confiténdum *nómini* **Dómini**. (**E** : **Dómini**.)

5. Quia illic sedérunt sédes *in ju*dício, * sédes su*per dómum* **Dávid**.

6. Rogáte quae ad pácem *sunt Je*rúsalem : * et abundántia di*ligénti***bus** te.

7. Fíat pax in vir*túte* **túa** : * et abundántia in *túrribus* **túis**.

8. Propter frátres méos et pró*ximos* **méos**, * loqué*bar pácem* **de** te :

9. Propter dómum Dómini *Déi* **nóstri**, * quaesí*vi bóna* **tíbi**.

10. Glória Pá*tri*, *et* Fílio, * et Spi*rítui* **Sáncto.**
11. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* **sémper**, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Tonus 6. F.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Laetá-tus sum in his quae dícta *sunt* **mí-** hi : * In dómum Dó*mini*

F



í-bimus.

2. Stántes érant pé*des* **nóstri**, * in átriis tú*is* *Je*rúsalem.
3. Jerúsalem, quae aedificátur *ut* **cívitas** : * cújus participátio éjus *in id*ípsum.
4. Illuc enim ascendérunt tríbus, trí*bus* **Dó**mini : * testimónium Israel ad confiténdum nó*mini* **Dó**mini.
5. Quia illic sedérunt sédes in *ju***dício**, * sédes super *dómum* **Dá**vid.
6. Rogáte quae ad pácem sunt *Je*rúsalem : * et abundántia dili*géntí***bus** te.
7. Fíat pax in virtú*te* **túa** : * et abundántia in túr*ribus* **túis.**
8. Propter frátres méos et próxi*mos* **méos**, * loquébar *pácem* **de** te :
9. Propter dómum Dómini Dé*i* **nóstri**, * quaesívi *bóna* **tíbi.**
10. Glória Pátri, *et* **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto.**
11. Sicut érat in principio, et nunc, *et* **sémper**, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Laetá-tus sum in his quae dícta sunt **mí-** hi : * In dómum Dó*mini*

G G* c



í-bimus. *vel :* í-bimus. *vel :* Dó*mini* í-bimus.

2. Stántes érant pédes **nóstri**, * in átriis tú*is* *Je*rúsalem.
3. Jerúsalem, quae aedificátur ut **cívitas** : * cújus participátio éjus *in id*ípsum.

4. Illuc enim ascendérunt tríbus, tríbus **Dómini** : * testimónium Israel ad confiténdum nó*mini* **Dómini**.
5. Quia illic sedérunt sédes in judício, * sédes super *dómum* **Dávid**.
6. Rogáte quae ad pácem sunt Jerúsalem : * et abundántia dili*géntibus* te.
7. Fíat pax in virtúte **túa** : * et abundántia in túr*ribus* **túis**.
8. Propter frátres méos et próximos **méos**, * loquébar *pácem* **de** te :
9. Propter dómum Dómini Déi **nóstri**, * quaesívi *bóna* **tíbi**.
10. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.
11. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 125. *In convertendo.*

Tonus 1. f.

Mediatio duplici constans accentu. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. In converténdo Dóminus capti-vi- **tá**- tem **Sí**- on : * fácti súmus



sic-ut *conso*-**lá**- ti.

2. Tunc replétum est gáudio os **nóstrum** : * et língua nóstra exsul*tati***óne**.
3. Tunc dícent ínter **géntes** : * Magnificávit Dóminus fáce*re cum* éis.
4. Magnificávit Dóminus fácere **nobíscum** : * fácti sú*mus lae***tántes**.
5. Convérte Dómine captivitátem **nóstram**, * sicut tor*rens in* **Austro**.
6. Qui séminant in **lácrimis**, * in exsultati*óne* **métent**.
7. Eúntes íbant et **flébant**, * mitténtes sé*mina* **súa**.
8. Veniéntes autem vénient cum exsultati**óne**, * portántes maní*pulos* **súos**.
9. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.
10. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 7. a, c².

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.



1. In converténdo Dóminus capti-vi**tá**- tem **Sí**- on : * fácti súmus



sic-ut con- so-lá- ti. *vel :* con- so-lá- ti.

2. Tunc replétum est gáudio os nóstrum : * et lingua nóstra exsultatióne.
3. Tunc dicent ínter géntes : * Magnificávit Dóminus fácere cum éis.
4. Magnificávit Dóminus fácere nobíscum : * fácti súmus laetántes.
5. Convérte Dómine captivitátem nóstram, * sicut tórrens in Austro.
6. Qui séminant in lácrimis, * in exsultatióne métent.
7. Eúntes íbant et flébant, * mitténtes sémina súa.
8. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, * portántes manípulos súos.
9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Tonus 8. G, G *, c.

Mediatio unico constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. In convertendo Dóminus capti-vi-tá-tem Sí- on : * fácti súmus sicut



conso-lá- ti. *vel : conso*-lá- ti. *vel : conso*-lá- ti.

2. Tunc replétum est gáudio os nóstrum : * et lingua nóstra exsul*tatió*ne.
3. Tunc dicent inter géntes : * Magnificávit Dóminus fáce*re cum* éis.
4. Magnificávit Dóminus fácere nobíscum : * fácti sú*mus lae*tántes.
5. Convérte Dómine captivitátem nóstram, * sicut tór*rens in* Austro.
6. Qui séminant in lácrimis, * in exsultati*óne* métent.
7. Eúntes íbant et flébant, * mitténtes sé*mina* súa.
8. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, * portántes maní*pulos* súos.
9. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
10. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 126. *Nisi Dominus.*

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Ni-si Dóminus aedi- fi-**cá**ve-rit **dó**- mum, * in vánum labo-ravérunt qui

D D D² f

aedi-*fi-cant* é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am.

g g² a a² a³



vel : é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am.

2. Nisi Dóminus custodíerit civi**tá**tem, * frustra vígilat qui cu*stódit* éam.

3. Vánum est vóbis ante **lú**cem **súr**gere : * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis pá*nem do***ló**ris.

4. Cum déderit dilèctis **sú**is **sóm**num : * ecce haeréditas Dómini, fílii : mérces, *frúctus* **vén**tris.

5. Sicut sagíttae in **má**nu po**tén**tis : * ita fílii *excus***só**rum.

6. Beátus vir qui implévit desidérium **sú**um ex ípsis : * non confundétur cum loquétur inimícis sú*is in* **pór**ta.

7. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

8. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Ni-si Dóminus aedi- fi-cáve-rit **dó**- mum, * in vánum labo-ravérunt qui

D



aedí- fi-*cant* é- am.

2. Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vigilat qui custó*dit* éam.

3. Vánum est vóbis ante lúcem **súr**gere : * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis pánem *do*lóris.

4. Cum déderit diléctis súis **sóm**num : * ecce haeréditas Dómini, fílii : mérces, frú*ctus* **vén**tris.

5. Sicut sagíttae in mánu po**tén**tis : * ita fílii ex*cus*sórum.

6. Beátus vir qui implévit desidérium súum ex ípsis : * non confundétur cum loquétur inimícis súis *in* **pór**ta.

7. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirítu*i* **Sán**cto.

8. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.



1. Ni-si Dóminus aedi-ficáve-rit **dó**- mum, * in vánum laboravé-runt qui

a b c c² d



aedí-fi-cant é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am. *vel :* é- am.

2. Nisi Dóminus custodíerit **civitáte***m*, * frustra vigilat qui **custódit éam**.

3. Vánum est vóbis ante **lúcem súr**gere : * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis **pánem** do**ló**ris.

4. Cum déderit diléctis **súis sóm**num : * ecce haeréditas Dómini, fílii : mérces, **frúctus vén**tris.

5. Sicut sagíttae in **mánu potén**tis : * ita fílii **excussó**rum.

6. Beátus vir qui implévit desidérium **súum** ex ípsis : * non confundétur cum loquétur inimícis **súis** in **pór**ta.

7. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirítui **Sán**cto.

8. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecu**ló**rum. Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Ni-si Dóminus aedi-fi-cáve-rit **dó**- mum, * in vánum labo-ravé-runt qui



aedí-*fi-cant* é- am. *vel :* é- am. *vel :* aedí-*fi-cant* é- am.

2. Nisi Dóminus custodíerit civitátem, * frustra vígilat qui cu*stódit* éam.

3. Vánum est vóbis ante lúcem **súrgere** : * súrgite postquam sedéritis, qui manducátis pá*nem do***lóris**.

4. Cum déderit diléctis súis **sómnum** : * ecce haeréditas Dómini, filii : mérces, *frúctus* **véntris**.

5. Sicut sagíttae in mánu **poténtis** : * ita fílii *excus***só**rum.

6. Beátus vir qui implévit desidérium súum ex ípsis : * non confundétur cum loquétur inimícis sú*is in* **pórta**.

7. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

8. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. **A**men.

Psalmus 127. *Beati omnes.*

Tonus 4. E.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu (cui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima) tribusque notis antecedentibus.



1. Be-á-ti ómnes qui *tíment* **Dó**minum, * qui ámbu-lant *in ví- is* é-jus.

2. Labóres mánuum tuárum quia *mandu***cá**bis : * beátus es, et be*ne tíbi* érit.

3. Uxor tua sicut ví*tis ab***ún**dans, * in latéri*bus dómus* **tú**ae.

4. Fílii túi sicut novéllae *oli***vá**rum, * in circúi*tu ménsae* **tú**ae.

5. Ecce sic benedi*cétur* **hó**mo * *qui tímet* **Dó**minum.

6. Benedícat tíbi Dómi*nus ex* **Sí**on : * et vídeas bóna Jerúsalem ómnibus dié*bus vítae* **tú**ae.

7. Et vídeas fílios filió*rum tu***ó**rum, * pá*cem super* **Isra**el.

8. Glória Pá*tri, et* **Fí**lio, * et Spi*rítui* **Sán**cto.

9. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* **sém**per, * et in saécula sae*culórum*. **A**men.

Tonus 8. G.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

G



1. Be- á-ti ómnes qui tíment **Dóminum,** * qui ámbu-lant in *ví- is* é- jus.

2. Labóres mánuum tuárum quia mandu**cá**bis: * beátus es, et bene *tíbi* érit.
3. Uxor túa sicut vítis ab**ún**dans, * in latéribus *dómus* **tú**ae.
4. Fílii túi sicut novéllae oli**vá**rum, * in circúitu *ménsae* **tú**ae.
5. Ecce sic benedicétur **hó**mo * qui *tímet* **Dó**minum.
6. Benedícat tíbi Dóminus ex **Sí**on : * et vídeas bóna Jerúsalem ómnibus diébus *vítae* **tú**ae.
7. Et vídeas fílios filiórum tu**ó**rum, * pácem *super* Israel.
8. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spiri*tui* **Sán**cto.
9. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Psalmus 129. *De profundis.*

Tonus 4. A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus. Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus.



1. De profúndis clamávi *ad te* **Dó**mine : * Dómine exáu*di vó-cem* **mé-**

A A*



am. *vel :* **mé-** am.

2. Fíant áures túae *inten***dén**tes * in vócem depreca*tiónis* méae.
3. Si iniquitátes observá*veris* **Dó**mine : * Dómine, *quis susti***né**bit?
4. Quia apud te propiti*átio* est : * et propter légem túam sustí*nui te* **Dó**mine.
5. Sustínuit ánima méa in *vérbo* éjus : * sperávit ánima *méa in* **Dó**mino.
6. A custódia matutína us*que ad* **nó**ctem, * spéret Is*rael in* **Dó**mino.
7. Quia apud Dóminum mi*seri***cór**dia : * et copiósa apud *éum red***ém**ptio.
8. Et ípse réd*imet* Israel * ex ómnibus iniqui*tátibus* éjus.
9. Glória Pá*tri, et* Fílio, * et Spi*rítui* **Sán**cto.
10. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* **sém**per, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Psalmus 131. *Memento.*

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

a²



1. Meménto **Dómine** **Dá**-vid, * et ómnis mansu- e-tú*di-nis* **é**- jus :

g



vel : **é**- jus.

2. Sicut jur**á**vit **Dómino**, * vótum vóvit *Déo* **Jácob** :

3. Si introíero in tabernáculum **dómus** **méae**, * si ascéndero in léctum *stráti* **méi** :

4. Si dédero sómnum **óculis** **méis**, * et pálpebris méis dormi*tati***ónem** :

5. Et réquiem tempóribus méis : donec invéniam **lócum** **Dómino**, * tabernáculum *Déo* **Jácob**.

6. Ecce audívimus **éam** in **Éphrata** : * invénimus éam in *cámpis* **sílvae**.

7. Introíbimus in **taberná**culum **éjus** : * adorábimus in lóco ubi stetérunt *pédes* **éjus**.

8. Súrge Dómine in **réquiem** **túam**, * tu et árca sanctificati*ónis* **túae**.

9. Sacerdótes túi indu**á**ntur **justítiam** : * et sáncti *túi* *ex***súltent**.

10. Propter Dávid **sérvum** **túum**, * non avértas fáciem *Chrísti* **túi**.

11. Jurávit Dóminus David veritátem, et non **frustrábitur** **éam** : * de frúctu véntris túi pónam super *sédem* **túam**.

12. Si custodíerint fílii túi testa**mén**tum **méum**, * et testimónia méa haec, quae do*cébo* **éos** :

13. Et fílii eórum **úsque** in **saéculum**, * sedébunt super *sédem* **túam**.

14. Quóniam elégit **Dóminus** **Síon** : * elégit éam in habitati*ónem* **síbi**.

15. Haec réquies méa in **saéculum** **saéculi** : * hic habitábo quóniam e*légi* **éam**.

16. Víduam éjus benedícens **benedícam** : * páuperes éjus satu*rábo* **pánibus**.

17. Sacerdótes éjus índuam **salutári** : * et sáncti éjus exsultatióne *exsul***tábunt**.

18. Illuc prodúcam **córnu** **Dávid**, * parávi lucérnam *Chrísto* **méo**.

19. Inimícos éjus índuam **confusióne** : * super ípsum autem efflorébit sanctificá*tio* **méa**.

20. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.

21. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. **Amen.**

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Meménto Dómine Dá- vid, * et ómnis mansu- e-tú*dinis* é- jus :



vel : é- jus. *vel :* mansu- e-tú*dinis* é- jus.

2. Sicut jurávit **Dómino**, * vótum vóvit *Déo* Jácob :

3. Si introíero in tabernáculum dómus **méae**, * si ascéndero in léctum *stráti* méi :

4. Si dédero sómnum óculis **méis**, * et pálpebris méis dormi*tatió*nem :

5. Et réquiem tempóribus méis : donec invéniam lócum **Dómino**, * tabernáculum *Déo* Jácob :

6. Ecce audívimus éam in **Éphrata** : * invénimus éam in *cámpis* sílvae.

7. Introíbimus in tabernáculum **éjus** : * adorábimus in lóco ubi stetérunt *pédes* éjus.

8. Súrge Dómine in réquiem **túam**, * tu et árca sanctificati*ónis* túae.

9. Sacerdótes túi induántur **justítiam** : * et sáncti tú*i ex*súltent.

10. Propter Dávid sérvum **túum**, * non avértas fáciem *Christi* túi.

11. Jurávit Dóminus David veritátem, et non frustrábitur **éam** : * de frúctu véntris túi pónam super *sédem* túam.

12. Si custodíerint filii túi testaméntum **méum**, * et testimónia méa haec, quae do*cébo* éos :

13. Et filii eórum usque in **saéculum**, * sedébunt super *sédem* túam.

14. Quóniam elégit Dóminus **Síon** : * elégit éam in habitati*ónem* síbi.

15. Haec réquies méa in saéculum **saéculi** : * hic habitábo quóniam e*légi* éam.

16. Víduam éjus benedícens **benedícam** : * páuperes éjus satu*rábo* pánibus.

17. Sacerdótes éjus índuam **salutári** : * et sáncti éjus exsultatióne *exsul*tábunt.

18. Illuc prodúcam córnu **Dávid**, * parávi lucérnam *Christo* méo.

19. Inimícos éjus índuam **confusióne** : * super ípsum autem efflorébit sanctificá*tio* méa.

20. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirí*tui* Sáncto.

21. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 137. *Confitebor... quoniam.*

Tonus 3. a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Confi-tébor tí-bi Dómine in tó-to **cór**- de **mé**- o : * quóni- am audísti

a



vérba *óris* **mé**- i. *Flexa :* vi-vi- fi-cábis me : †

2. In conspéctu Angelórum **psállam** **tíbi** : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nómi*ni* **túo**.

3. Super misericórdia túa et veri**táte** **túa** : * quóniam magnificásti super ómne, nómen sán*ctum* **túum**.

4. In quacúmque díe invocávero **te**, **exáudi** me : * multiplicábis in ánima méa *vir***tútem**.

5. Confiteántur tíbi Dómine ómnes **réges** **térrae** : * quia audiérunt ómnia vérba *óris* **túi** :

6. Et cántent in víis **Dómini** : * quóniam mágna est glóri*a* **Dómini**.

7. Quóniam excélsus Dóminus, et humília **réspicit** : * et álta a lónge *co***gnóscit**.

8. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti **mánum** **túam**, * et sálvum me fécit déxte*ra* **túa**.

9. Dóminus retríbuet pro me : † Dómine, misericórdia **túa** in **saéculum** : * ópera mánuum tuárum ne *de*spícias.

10. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirítu*i* **Sáncto**.

11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a².

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Confité-bor tí-bi Dómine in tóto **cór**- de **mé**- o : * quóni- am au-



dísti vérba *ó-ris* **mé-** i. *Flexa :* vi-vi-fi-cábis me : †

2. In conspéctu Angelórum **psállam** tíbi : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor *nómini* **túo.**

3. Super misericórdia túa et veritáte **túa** : * quóniam magnificásti super ómne, nómen *sánctum* **túum.**

4. In quacúmque díe invocávero **té,** **exáudi** me : * multiplicábis in ánima *méa vir***tútem.**

5. Confiteántur tíbi Dómine ómnes **réges** **térrae** : * quia audiérunt ómnia vérba *óris* **túi** :

6. Et cántent in **víis** **Dómini** : * quóniam mágna est *glória* **Dómini.**

7. Quóniam excélsus Dóminus, et humília **réspicit** : * et álta a lón*ge co-***gnóscit.**

8. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti **mánum** **túam,** * et sálvum me fécit déx*tera* **túa.**

9. Dóminus retríbuet pro me : † Dómine, misericórdia **túa** in **saéculum** : * ópera mánuum tuárum *ne des***pícias.**

10. Glória **Pátri,** et **Fílio,** * et Spirí*tui* **Sáncto.**

11. Sicut érat in princípio, et **núnc,** et **sémper,** * et in saécula saecu*lórum.* **Amen.**

Tonus 4. E.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu (cui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima) tribusque notis antecedentibus.



1. Confi-tébor tí-bi Dómine in tó-to córde **mé-** o : * quóni- am audísti



vér*ba ó-ris* **mé-** i. *Flexa :* vi-vi- ficábis me : †

2. In conspéctu Angelórum *psállam* **tíbi** : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor *nómini* **túo.**

3. Super misericórdia túa et veri*táte* **túa** : * quóniam magnificásti super ómne, nó*men sánctum* **túum.**

4. In quacúmque díe invocávero *te, ex***áudi** me : * multiplicábis in ánima *méa vir***tútem.**

5. Confiteántur tíbi Dómine ómnes *réges* **térrae** : * quia audiérunt ómnia vér*ba óris* **túi** :

6. Et cántent in *víis* **Dómini** : * quóniam mágna est *glória* **Dómini.**

7. Quóniam excélsus Dóminus, et humí*lia* **réspicit** : * et álta a *lónge co*-**gnóscit.**

8. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti *mánum* **túam,** * et sálvum me fécit *déxtera* **túa.**

9. Dóminus retríbuet pro **me** : † Dómine, misericórdia tú*a in* **saéculum** : * ópera mánuum tuá*rum ne de***spícias.**

10. Glória Pá*tri*, *et* **Fílio,** * et Spi*rítui* **Sáncto.**

11. Sicut érat in princípio, et *nunc*, *et* **sémper,** * et in saécula sae*culórum*. Amen.

Tonus 7. c.

Mediatio duplici constans accentu. Terminatio duplici constans accentu.



1. Con-fi-tébor tí-bi Dómine in tó-to **cór**- de **mé**- o : * quóni- am audí-

c



sti vérba **ó**- ris **mé**- i. *Flexa :* vi-vi-fi-cábis me : †

2. In conspéctu Angelórum **psállam tíbi** : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor **nómini túo.**

3. Super misericórdia túa et veri**táte túa** : * quóniam magnificásti super ómne, nómen **sánctum túum.**

4. In quacúmque díe invocávero **té, exáudi** me : * multiplicábis in ánima méa **virtútem.**

5. Confiteántur tíbi Dómine ómnes **réges térrae** : * quia audiérunt ómnia vérba **óris túi** :

6. Et cántent in **víis Dómini** : * quóniam mágna est **glória Dómini.**

7. Quóniam excélsus Dóminus, et humília **réspicit** : * et álta a **lónge** cog**nóscit.**

8. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti **mánum túam,** * et salvum me fécit **déxtera túa.**

9. Dóminus retríbuet pro me : † Dómine misericórdia **túa** in **saéculum** : * ópera mánuum tuárum **ne** despícias.

10. Glória **Pátri,** et **Fílio,** * et Spirítui **Sáncto.**

11. Sicut érat in princípio, et **núnc,** et **sémper,** * et in saécula saecu**lórum.** Amen.

Tonus 8. c.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Confi-tébor tí-bi Dómine in tó-to córde **mé**- o : * quóni- am audísti



vérba *ó-ris* **mé**- i. *Flexa :* vi-vi- fi-cábis me : †

2. In conspéctu Angelórum psállam **tíbi** : * adorábo ad témplum sánctum túum, et confitébor nó*mini* **túo**.

3. Super misericórdia túa et veritáte **túa** : * quóniam magnificásti super ómne, nómen *sánctum* **túum**.

4. In quacúmque díe invocávero te, ex**áudi** me : * multiplicábis in ánima mé*a vir***tú**tem.

5. Confiteántur tíbi Dómine ómnes réges **térrae** : * quia audiérunt ómnia vérba *óris* **túi** :

6. Et cántent in víis **Dó**mini : * quóniam mágna est gló*ria* **Dó**mini.

7. Quóniam excélsus Dóminus, et humília **réspicit** : * et álta a lón*ge co***gnó**scit.

8. Si ambulávero in médio tribulatiónis, vivificábis me : † et super íram inimicórum meórum extendísti mánum **túam**, * et sálvum me fécit déx*tera* **túa**.

9. Dóminus retríbuet pro me : † Dómine, misericórdia túa in **saé**culum : * ópera mánuum tuárum *ne de***spí**cias.

10. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

11. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 138. *Domine probasti me.*

Tonus 1. f.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Dómine probásti me et **co**- gnovísti me : * tu cognovísti sessi- ónem



2. Intellexísti cogitatiónes méas de lónge : * sémitam méam et funículum méum in*vesti*gásti.

3. Et ómnes vías méas praevidísti : * quia non est sérmo in *língua* méa.

4. Ecce Dómine tu cognovísti ómnia novíssima et antíqua : * tu formásti me, et posuísti super me *mánum* túam.

5. Mirábilis fácta est sciéntia túa ex me : * confortáta est, et non póte*ro ad* éam.

6. Quo íbo a spíritu túo? * et quo a fácie *túa* fúgiam?

7. Si ascéndero in caélum, tu íllic es : * si descéndero in in*férnum*, ádes.

8. Si súmpsero pénnas méas dilúculo : * et habitávero in ex*trémis* máris :

9. Etenim illuc mánus túa dedúcet me : * et tenébit me déx*tera* túa.

10. Et díxi : Fórsitan ténebrae conculcábunt me : * et nox illuminátio méa in delí*ciis* méis.

11. Quia ténebrae non obscurabúntur a te, † et nox sicut dies illuminábitur : * sicut ténebrae éjus, ita et *lúmen* éjus.

12. Quia tu possedísti rénes méos : * suscepísti me de útero *mátris* méae.

13. Confitébor tíbi quia terribíliter magnificátus es : † mirabília ópera túa, * et ánima méa co*gnóscit* nímis.

14. Non est occultátum os méum a te, quod fecísti in occúlto : * et substántia méa in inferió*ribus* térrae.

15. Imperféctum méum vidérunt óculi túi, † et in líbro túo ómnes scribéntur : * díes formabúntur, et né*mo in* éis.

16. Míhi autem nímis honorificáti sunt amíci túi Déus : * nímis confortátus est principá*tus e*órum.

17. Dinumerábo éos, et super arénam multiplicabúntur : * exsurréxi, et ad*huc sum* técum.

18. Si occíderis Déus peccatóres : * víri sánguinum decli*náte* a me :

19. Quia dícitis in cogitatióne : * accípient in vanitáte civi*tátes* túas.

20. Nonne qui odérunt te Dómine óderam? * et super inimícos túos *tabe*scébam?

21. Perfécto ódio óderam íllos : * et inimíci *fácti sunt* míhi.

22. Próba me Déus, et scíto cor méum : * intérroga me, et cognósce sé*mitas* méas.

23. Et víde, si vía iniquitátis in mé est : * et déduc me in ví*a ae*térna.

24. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

25. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Dómine probásti me . et cognoví-sti me : * tu cogno-vísti sessi- ó-nem

D



mé- am et re-surrecti- ó*nem* **mé**- am. *Flexa :* a te, †

2. Intellexísti cogitatiónes méas de **lónge** : * sémitam méam et funículum méum inve*sti***gásti**.

3. Et ómnes vías méas praevidísti : * quia non est sérmo in lin*gua* **méa**.

4. Ecce Dómine tu cognovísti ómnia novíssima et antíqua : * tu formásti me, et posuísti super me má*num* **túam**.

5. Mirábilis fácta est sciéntia túa **ex** me : * confortáta est, et non pótero *ad* **éam**.

6. Quo íbo a spíritu **túo**? * et quo a fácie tú*a* **fúgiam**?

7. Si ascéndero in caélum, tu íllic es : * si descéndero in infér*num*, **ádes**.

8. Si súmpsero pénnas méas dilúculo : * et habitávero in extré*mis* **máris** :

9. Etenim illuc mánus tua dedúcet me : * et tenébit me déxte*ra* **túa**.

10. Et díxi : Fórsitan ténebrae conculcábunt me : * et nox illuminátio méa in delíci*is* **méis**.

11. Quia ténebrae non obscurabúntur a te, † et nox sicut díes illumin**ábi**tur : * sicut ténebrae éjus, ita et lú*men* **éjus**.

12. Quia tu possedísti rénes **méos** : * suscepísti me de útero má*tris* **méae**.

13. Confitébor tibi quia terribíliter magnificátus es : † mirabília ópera **túa**, * et ánima méa cognó*scit* **nímis**.

14. Non est occultátum os méum a te, quod fecísti in oc**cúlto** : * et substántia méa in inferióri*bus* **térrae**.

15. Imperféctum méum vidérunt óculi túi, † et in líbro túo ómnes scri**bén**tur : * díes formabúntur, et némo *in* **éis**.

16. Mihi autem nimis honorificáti sunt amíci túi **Déus** : * nimis confortátus est principátus *e***órum**.

17. Dinumerábo éos, et super arénam multiplica**búntur** : * exsurréxi, et adhuc *sum* **técum**.

18. Si occíderis Déus pecca**tóres** : * víri sánguinum decliná*te* **a** me :

19. Quia dícitis in cogita**tióne** : * accípient in vanitáte civitá*tes* **túas**.

20. Nonne qui odérunt te Dómine **óderam**? * et super inimícos túos ta*bé***scébam**?

21. Perfécto ódio óderam **íllos** : * et inimíci fácti *sunt* **míhi**.

22. Próba me Déus, et scíto cor **méum** : * intérroga me, et cognósce sémi*tas* **méas.**

23. Et víde, si vía iniquitátis in **mé** est : * et déduc me in vía *ae***térna.**

24. Glória Pátri, et **Fílio,** * et Spirítu*i* **Sáncto.**

25. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper,** * et in saécula saeculó*rum*. **Amen.**

Tonus 3. a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima.)

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Dómine probásti me et **co-** gno-**vísti** me : * tu cognovísti sessi- ónem

a



mé- am et re-surrecti- ó*nem* **mé-** am. *Flexa :* magni- fi-cátus es : †

2. Intellexísti cogitatiónes **méas de lónge** : * sémitam méam et funículum méum inve*sti*gásti.

3. Et ómnes vias méas **praevidísti** : * quia non est sérmo in lín*gua* **méa.**

4. Ecce Dómine tu cognovísti ómnia novíssima **et antíqua** : * tu formásti me, et posuísti super me má*num* **túam.**

5. Mirábilis fácta est sciéntia **túa ex** me : * confortáta est, et non pótero *ad* **éam.**

6. Quo íbo a **spíritu túo?** * et quo a fácie tú*a* **fúgiam?**

7. Si ascéndero in **caélum,** tu **íllic** es : * si descéndero in infér*num,* **ádes.**

8. Si súmpsero pénnas **méas dilúculo** : * et habitávero in extré*mis* **máris** :

9. Etenim illuc mánus **túa dedúcet** me : * et tenébit me déxte*ra* **túa.**

10. Et díxi : Fórsitan ténebrae **conculcábunt** me : * et nox illuminátio méa in delíci*is* **méis.**

11. Quia ténebrae non obscurabúntur a te, † et nox sicut díes **illuminábitur** : * sicut ténebrae éjus, ita et lú*men* **éjus.**

12. Quia tu possedísti **rénes méos** : * suscepísti me de útero má*tris* **méae.**

13. Confitébor tíbi quia terribíliter magnificátus es : † mirabília **ópera túa,** * et ánima méa cognó*scit* **nímis.**

14. Non est occultátum os méum a te, quod fecísti **in occúlto** : * et substántia méa in inferióri*bus* **térrae.**

15. Imperféctum méum vidérunt óculi túi, † et in líbro túo **ómnes scribéntur** : * díes formabúntur, et némo *in* **éis.**

16. Míhi autem nímis honorificáti sunt amíci **túi Déus** : * nímis confortátus est principátus *eó***rum.**

17. Dinumerábo éos, et super arénam multiplica**bún**tur : * exsurréxi, et adhuc *sum* **té**cum.

18. Si occíderis Déus pecca**tó**res : * víri sánguinum declin*áte* **a** me :

19. Quia dícitis in cogita**tió**ne : * accípient in vanitáte civit*átes* **tú**as.

20. Nonne qui odérunt te **Dó**mine **ó**deram ? * et super inimícos túos ta*be*scébam ?

21. Perfécto ódio **ó**deram íllos : * et inimíci fácti *sunt* **mí**hi.

22. Próba me Déus, et **scí**to cor **méum** : * intérroga me, et cognósce sémi*tas* **mé**as.

23. Et víde, si vía iniqui**tá**tis in **mé** est : * et déduc me in vía *ae***tér**na.

24. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spirít*ui* **Sán**cto.

25. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecul*órum*. Amen.

Tonus 7. a, c, c².

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.



1. Dómine probásti me et co-gno-ví-sti me : * tu cogno-vísti sessi- ónem

a c c²



mé- am et re-surrecti- ó- nem **mé**- am. *vel:* **mé**- am. *vel:* **mé**- am.



Flexa : a te, †

2. Intellexísti cogitatiónes **mé**as de **lón**ge : * sémitam méam et funículum méum investi**gá**sti.

3. Et ómnes vías méas **prae**vidísti : * quia non est sérmo in **lín**gua **méa**.

4. Ecce Dómine tu cognovísti ómnia novíssima **et** antíqua : * tu formásti me, et posuísti super me **má**num **tú**am.

5. Mirábilis fácta est sciéntia **tú**a **ex** me : * confortáta est, et non pótero ad éam.

6. Quo íbo a **spí**ritu **tú**o? * et quo a fácie **tú**a **fú**giam ?

7. Si ascéndero in **caé**lum, tu íllic es : * si descéndero in in**fér**num, **á**des.

8. Si súmpsero pénnas **mé**as dilúculo : * et habitávero in ex**tré**mis **má**ris :

9. Etenim illuc mánus **tú**a dedúcet me : * et tenébit me **déx**tera **tú**a.

10. Et díxi : Fórsitan ténebrae concul**cá**bunt me : * et nox illuminátio méa in delíciis **méis**.

11. Quia ténebrae non obscura**bún**tur a te, † et nox sicut díes illumi**nábi**tur : * sicut ténebrae éjus, ita et lúmen éjus.

12. Quia tu possedísti **ré**nes **méos** : * suscepísti me de útero **má**tris **méae**.

13. Confitébor tíbi quia terribíliter magnificátus es : † mirabília **ó**pera **túa**, * et ánima méa cog**nós**cit **ní**mis.

14. Non est occultátum os méum a te, quod fecísti **in** oc**cúl**to : * et substántia méa in inferi**ó**ribus **tér**rae.

15. Imperféctum méum vidérunt óculi túi, † et in líbro túo **ó**mnes scri**bén**tur : * dies formabúntur, et **né**mo in **é**is.

16. Míhi autem nimis honorificáti sunt amíci **túi** **Déus** : * nimis confortátus est princi**pá**tus **eó**rum.

17. Dinumerábo éos, et super arénam multiplica**bún**tur : * exsurréxi, et **ád**huc sum **té**cum.

18. Si occíderis Déus pecca**tó**res : * víri sánguinum decli**ná**te **a** me :

19. Quia dícitis in cogita**tió**ne : * accípient in vanitáte civi**tá**tes **tú**as.

20. Nonne qui odérunt te **Dó**mine **ó**deram ? * et super inimícos túos ta**be**scébam ?

21. Perfécto ódio **ó**deram **íl**los : * et inimíci **fá**cti sunt **mí**hi.

22. Próba me Déus, et **scí**to cor **méum** : * intérroga me, et cognósce **sé**mitas **mé**as.

23. Et víde, si vía iniqui**tá**tis in **mé** est : * et déduc me in **ví**a ae**tér**na.

24. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spirítui **Sán**cto.

25. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saecu**ló**rum. Amen.

Tonus 8. G.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Dómine probásti me et cogno-vísti me : * tu cogno-vísti sessi- ónem



mé- am et re-surrecti- *ónem* **mé-** am. *Flexa :* a te, †

2. Intellexísti cogitatiónes méas de **lón**ge : * sémitam méam et funículum méum in*vesti***gá**sti.

3. Et ómnes vías méas praevi**dí**sti : * quia non est sérmo in *língua* **méa**.

4. Ecce Dómine tu cognovísti ómnia, novíssima et an**tí**qua : * tu formásti me, et posuísti super me *mánum* **tú**am.

5. Mirábilis fácta est sciéntia túa **ex** me : * confortáta est, et non póte*ro ad* **é**am.

6. Quo íbo a spíritu **tú**o ? * et quo a fácie *túa* **fú**giam ?

7. Si ascéndero in caélum, tu íllic es : * si descéndero in in*férnum*, ádes.

8. Si súmpsero pénnas méas dilúculo, * et habitávero in ex*trémis* máris :

9. Etenim illuc mánus túa dedúcet me : * et tenébit me déx*tera* túa.

10. Et díxi : Fórsitan ténebrae conculcábunt me : * et nox illuminátio méa in deli*ciis* méis.

11. Quia ténebrae non obscurabúntur a te, † et nox sicut díes illuminábitur : * sicut ténebrae éjus, ita et *lúmen* éjus.

12. Quia tu possedísti rénes méos : * suscepísti me de útero *mátris* méae.

13. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

14. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 144. *Exaltabo te.*

Tonus 4. E.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu (cui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima) tribusque notis antecedentibus.



1. Exaltábo te *Dé- us* mé- us Rex : * et bene-dí-cam nómini tú- o in saécu-



lum et in *saé-cu-lum* saécu- li. *Flexa :* fá-ci- et : †

2. Per síngulos díes bene*dícam* tíbi : * et laudábo nómen túum in saéculum et in *saéculum* saéculi.

3. Mágnus Dóminus et laudá*bilis* nímis : * et magnitúdinis *éjus non est* fínis.

4. Generátio et generátio laudábit ó*pera* túa : * et poténtiam túam *pronuntiá*bunt.

5. Magnificéntiam glóriae sanctitátis tú*ae lo*quéntur : * et mirabília *túa nar*rábunt.

6. Et virtútem terribílium tu*órum* dícent : * magnitúdinem *túam nar*rábunt.

7. Memóriam abundántiae suavitátis túae *eru*ctábunt : * et justítia tú*a exsul*tábunt.

8. Miserátor et misé*ricors* Dóminus : * pátiens et *múltum mi*séricors.

9. Suávis Dóminus *uni*vérsis : * et miseratiónes éjus super ómnia *ópera* éjus.

10. Confiteántur tíbi Dómine ómnia ó*pera* túa : * et sáncti túi be*nedícant* tíbi.

11. Glóriam régni *túi* dícent : * et poténtiam *túam lo*quéntur.

12. Ut nótam fáciant fíliis hóminum potén*tiam* túam : * et glóriam magnificénti*ae régni* túi.

13. Régnum túum régnum ómnium *saecu*lórum : * et dominátio túa in ómni generatióne et ge*nerati*ónem.

14. Fidélis Dóminus in ómnibus *vérbis* súis : * et sánctus in ómnibus o*péribus* súis.

15. Allevat Dóminus ó*mnes qui* córruunt : * et érigit *ómnes e*lísos.

16. Oculi ómnium in te *spérant* Dómine : * et tu das éscam illórum in témpo*re oppor*túno.

17. Aperis tu *mánum* túam : * et ímples ómne ánimal be*nedicti*óne.

18. Jústus Dóminus in ómnibus *víis* súis : * et sánctus in ómnibus o*péribus* súis.

19. Própe est Dóminus ómnibus invocán*tibus* éum : * ómnibus invocántibus éum *in veri*táte.

20. Voluntátem timéntium se fáciet : † et deprecatiónes eó*rum ex*áudiet : * et sálvos *fáciet* éos.

21. Custódit Dóminus ómnes *dili*géntes se : * et ómnes pecca*tóres dis*pérdet.

22. Laudatiónem Dómini loqué*tur os* méum : * et benedícat ómnis cáro nómini sáncto éjus in saéculum et in *saéculum* saéculi.

23. Glória Pá*tri, et* Fílio, * et Spi*rítui* Sáncto.

24. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* sémper, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Psalmus 147. *Lauda Jerusalem.*

Tonus 1. D, D, D^2, f, g, g^2, a, a^2, a^3.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



2. Quóniam confortávit séras **portárum** tuárum : * benedíxit fíliis *túis* **in** te.
3. Qui pósuit fines **túos pácem** : * et ádipe fruménti *sáti*at te.
4. Qui emíttit elóquium **súum térrae** : * velóciter cúrrit *sérmo* éjus.
5. Qui dat nívem **sícut lánam** : * nébulam sicut *cínerem* **spárgit**.
6. Míttit crystállum súam **sícut** buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis *susti*nébit?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefáciet **éa** : * flábit spíritus éjus, et *flúent* **á**quae.
8. Qui annúntiat vérbum **súum Jácob** : * justítias et judícia *súa* **Israel**. (**D**[2] : **Israel**.)
9. Non fécit táliter ómni **natióni** : * et judícia súa non manife*stávit* éis.
10. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.
11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 2. D.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

D



1. Láuda Jerú-sa-lem **Dóminum** : * láuda Dé- um tú-*um* **Sí-** on.

2. Quóniam confortávit séras portárum **tuárum** : * benedíxit fíliis tú*is* **in** te.
3. Qui pósuit fines túos **pácem** : * et ádipe fruménti sá*ti***at** te.
4. Qui emíttit elóquium súum **térrae** : * velóciter cúrrit sér*mo* éjus.
5. Qui dat nívem sicut **lánam** : * nébulam sicut cíne*rem* **spárgit**.
6. Míttit crystállum súam sicut **buccéllas** : * ante fáciem frígoris éjus quis sus*ti***nébit**?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefáciet **éa** : * flábit spíritus éjus, et flú*ent* áquae.
8. Qui annúntiat vérbum súum **Jácob** : * justítias et judícia sú*a* **Israel**.
9. Non fécit táliter ómni nati**óni** : * et judícia súa non manifestá*vit* éis.
10. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirítu*i* **Sáncto**.
11. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.

b



1. Láuda **Jerú**-sa-lem **Dómi**-num : * láuda Dé- um tú-*um* **Sí-** on.

a



vel : Sí- on.

2. Quóniam confortávit séras portárum tuárum : * benedíxit fíliis tú*is* in te.
3. Qui pósuit fínes túos pácem : * et ádipe fruménti sá*ti*at te.
4. Qui emíttit elóquium súum térrae : * velóciter cúrrit sér*mo* éjus.
5. Qui dat nívem sícut lánam : * nébulam sicut cíne*rem* spárgit.
6. Míttit crystállum súam sícut buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis sus*ti*nébit?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefáciet éa : * flábit spíritus éjus, et flú*ent* áquae.
8. Qui annúntiat vérbum súum Jácob : * justítias et judícia sú*a* Israel.
9. Non fécit táliter ómni natióni : * et judícia súa non manifestá*vit* éis.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.
11. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

a²



1. Láuda Jerú-sa-lem Dómi-num : * láuda Dé- um *tú- um* Sí- on.

g



vel : Sí- on.

2. Quóniam confortávit séras portárum tuárum : * benedíxit fíliis *túis* in te.
3. Qui pósuit fínes túos pácem : * et ádipe fruménti *sáti*at te.
4. Qui emíttit elóquium súum térrae : * velóciter cúrrit *sérmo* éjus.
5. Qui dat nívem sícut lánam : * nébulam sicut cí*nerem* spárgit.
6. Míttit crystállum súam sícut buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis *susti*nébit?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefáciet éa : * flábit spíritus éjus, et *flúent* áquae.
8. Qui annúntiat vérbum súum Jácob : * justítias et judícia *súa* Israel.
9. Non fécit táliter ómni natióni : * et judícia súa non manife*stávit* éis.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
11. Sicut érat in princípio, et núnc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Láuda Jerú-*sa-lem* Dóminum : * láuda Dé-*um tú-um* Sí- on.



1. Láuda Jerú-*sa-lem* Dóminum : * láuda Dé- *um tú-um* Sí- on.



vel : Sí- on.

2. Quóniam confortávit séras portá*rum tu*árum : * benedíxit fíli*is tú is* in te.
3. Qui pósuit fines *túos* pácem : * et ádipe frumén*ti sáti*at te.
4. Qui emíttit elóquium *súum* térrae : * velóciter cúr*rit sérmo* éjus.
5. Qui dat nívem *sicut* lánam : * nébulam sicut *cínerem* spárgit.
6. Míttit crystállum súam si*cut buc*céllas : * ante fáciem frígoris éjus *quis susti*nébit?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefá*ciet* éa : * flábit spíritus éjus, *et flúent* áquae.
8. Qui annúntiat vérbum *súum* Jácob : * justítias et judíci*a súa* Israel. (E : Israel.)
9. Non fécit táliter ómni *nati*óni : * et judícia súa non mani*festávit* éis.
10. Glória Pá*tri, et* Fílio, * et Spi*rítui* Sáncto.
11. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* sémper, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio duplici constans accentu.



1. Láud a Jerú -sa-lem Dóminum : * láuda Dé- um tú- um Sí- on.

2. Quóniam confortávit séras portárum **tuárum** : * benedíxit fíliis **túis in** te.
3. Qui pósuit fines túos **pácem** : * et ádipe fruménti **sátiat** te.
4. Qui emíttit elóquium súum **térrae** : * velóciter cúrrit **sérmo éjus**.
5. Qui dat nívem sicut **lánam** : * nébulam sicut cínerem **spárgit**.
6. Míttit crystállum súam sicut buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis **sustinébit**?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefáciet **éa** : * flábit spíritus éjus, et **flúent** áquae.
8. Qui annúntiat vérbum súum Jácob : * justítias et judícia **súa** Israel.
9. Non fécit táliter ómni **natióni** : * et judícia súa non **manifestávit éis**.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui **Sáncto**.
11. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula **saeculórum**. Amen.

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.

a



1. Láuda Je-rúsa-lem **Dóminum** : * láuda Dé- um **tú-** um **Sí-** on.

b c c² d



vel : **Sí-** on. *vel :* **Sí-** on. *vel :* **Sí-** on. *vel :* **Sí-** on.

2. Quóniam confortávit séras **portárum tuárum** : * benedíxit fíliis **túis in** te.
3. Qui pósuit fines **túos pácem** : *et ádipe fruménti **sátiat** te.
4. Qui emíttit elóquium **súum térrae** : * velóciter cúrrit **sérmo** éjus.
5. Qui dat nívem **sicut lánam** : * nébulam sicut **cínerem spárgit**.
6. Mittit crystállum súam **sícut** buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis **sustinébit**?
7. Emíttet vérbum súum, et **liquefáciet éa** : * flábit spíritus éjus, et **flúent** áquae.
8. Qui annúntiat vérbum **súum** Jácob : * justítias et judícia **súa** Israel.
9. Non fécit táliter ómni **natióni** : * et judícia súa non **manifestávit éis**.
10. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et **Spirítui Sáncto**.
11. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula **saeculórum**. Amen.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Láuda Jerú-sa-lem Dóminum : * láuda Dé- um *tú- um* Sí- on.



vel : Sí- on. *vel : tú- um* Sí- on.

2. Quóniam confortávit séras portárum tuárum : * benedíxit fíliis *túis* in te.
3. Qui pósuit fines túos pácem : * et ádipe fruménti *sát*iat te.
4. Qui emíttit elóquium súum térrae : * velóciter cúrrit *sérmo* éjus.
5. Qui dat nívem sicut lánam : * nébulam sicut cí*nerem* spárgit.
6. Mittit crystállum súam sicut buccéllas : * ante fáciem frígoris éjus quis *susti*nébit?
7. Emíttet vérbum súum, et liquefáciet éa : * flábit spíritus éjus, et *flúent* áquae.
8. Qui annúntiat vérbum súum Jácob : * justítias et judícia *súa* Israel.
9. Non fécit táliter ómni natióni : * et judícia súa non manife*stávit* éis.
10. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.
11. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Canticum B. Mariae Virginis.

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³.

Mediatio duplici constans accentu.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).



1. Magní- ficat * á- nima *mé- a* Dóminum.
2. Et exsultávit spí-ri-tus mé- us * in Dé- o sa-lu- *tá-ri* mé- o.

D D² f g



vel : { Dóminum. mé- o. *vel :* { Dómi-num. mé- o. *vel :* { Dóminum. mé- o. *vel :* { Dóminum. mé- o.

g² a a² a³



vel : { Dóminum. mé- o. *vel :* { Dóminum. mé- o. *vel :* { Dóminum. mé- o. *vel :* { Dóminum. mé- o.

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*ratió*nes.
4. Quia fécit míhi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum *nómen* éjus.
5. Et misericórdia éjus a progénie **in progénies** * timén*tibus* éum.
6. Fécit poténtiam in **bráchio** súo : * dispérsit supérbos ménte *córdis* súi.
7. Depósuit **poténtes** de **séde**, * et exal*távit* **húmiles**. (**D**² : **húmiles**.)
8. Esuriéntes **implévit bónis** : * et dívites dimí*sit iná*nes.
9. Suscépit Israel **púerum súum**, * recordátus misericór*diae* súae.
10. Sicut locútus est ad **pátres nóstros**, * Abraham, et sémini *éjus in* saécula. (**D**² : **saécula**.)
11. Glória **Pátri**, et Fílio, * et Spirí*tui* **Sáncto**.
12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 2. D, A.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

D *vel* A



1. Magní- fi-cat * ánima mé- *a* Dóminum.



2. Et exsultávit spí-ri-tus **mé-** us, * in Dé- o sa-lu-tá-*ri* **mé-** o.

Et ita deinceps.

3. Quia respéxit humilitátem **ancíllae súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes genera*tió*nes.

4. Quia fécit míhi mágna qui **pótens** est : * et sánctum nó*men* éjus.
5. Et misericórdia éjus a progénie in **progénies** * timénti*bus* éum.
6. Fécit poténtiam in bráchio **súo** : * dispérsit supérbos ménte cór*dis* **súi**.
7. Depósuit poténtes de **séde**, * et exaltá*vit* **húmiles**.
8. Esuriéntes implévit **bónis** : * et dívites dimísit *in***ánes**.
9. Suscépit Israel púerum **súum**, * recordátus misericórdi*ae* **súae**.
10. Sicut locútus est ad pátres **nóstros**, * Abraham et sémini éjus *in* **saécula**.
11. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spíritu*i* **Sáncto**.
12. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



1. Magní- ficat * á-nima mé- *a* **Dómi**-num.
2. Et exsultávit spí-ri-tus **mé**- us * in Dé- o sa-lu- tá*ri* **mé**- o.



vel : { **Dóminum.**
{ **mé**- o. *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes genera*ti***ónes**.
4. Quia fécit míhi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum nó*men* **éjus**.
5. Et misericórdia éjus a progénie **in progénies** * timénti*bus* **éum**.
6. Fécit poténtiam in **bráchio súo** : * dispérsit supérbos ménte cór*dis* **súi**.
7. Depósuit poténtes de **séde**, * et exaltá*vit* **húmiles**.
8. Esuriéntes **implévit bónis** : * et dívites dimísit *in***ánes**.
9. Suscépit Israel **púerum súum**, * recordátus misericórdi*ae* **súae**.
10. Sicut locútus est ad **pátres nóstros**, * Abraham et sémini éjus *in* **saé**-cula.
11. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spíritu*i* **Sáncto**.
12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.

a²



1. Magní- ficat * á-nima *mé- a* **Dómi**-num.
2. Et exsultávit spí-ri-tus **mé**- us * in Dé- o sa-lu- *tá-ri* **mé**- o.

g



vel : { **Dó**minum.
{ **mé**- o. *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem **ancíllae** **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*ratió*nes.
4. Quia fécit míhi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum *nómen* éjus.
5. Et misericórdia éjus a progénie **in** **progénies** * timén*tibus* éum.
6. Fécit poténtiam in **bráchio** **súo** : * dispérsit supérbos méntes *córdis* **súi**.
7. Depósuit **poténtes** de **séde**, * et exal*távit* **hú**miles.
8. Esuriéntes **implévit** **bónis** : * et dívites dimí*sit* *in***ánes**.
9. Suscépit Israel **púerum** **súum**, * recordátus misericór*diae* **sú**ae.
10. Sicut locútus est ad **pátres** **nóstros**, * Abraham et sémini é*jus* *in* **saé**cula.
11. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sán**cto.
12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. **A**men.

Tonus 4. E, A, A*.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione **E**, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

E



1. Magní- ficat * á-ni*ma mé- a* **Dómi**-num.
2. Et exsultávit spí-*ri-tus* **mé**- us * in Dé- o sa-*lu- tá-ri* **mé**- o.

Et ita deinceps.

A



1. Magní- ficat * á-ni*ma mé- a* **Dó**mi-num.
2. Et exsultávit spí*ri-tus* **mé-** us * in Dé- o sa-*lu- tá-ri* **mé-** o.

A*



vel : { **Dó**minum. / **mé-** o. *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem an*cíllae* súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes ge*nerati***ó**nes.
4. Quia fécit míhi má*gna qui* **pó**tens est : * et sán*ctum nómen* **é**jus.
5. Et misericórdia éjus a progénie *in pro***gé**nies * ti*méntibus* **é**um.
6. Fécit poténtiam in brá*chio* **sú**o : * dispérsit supérbos mén*te córdis* **sú**i.
7. Depósuit potén*tes de* **sé**de, * et ex*altávit* **hú**miles. (E : **húmiles.**)
8. Esuriéntes im*plévit* **bó**nis : * et dívites di*mísit in***á**nes.
9. Suscépit Israel pú*erum* **sú**um, * recordátus miseri*córdiae* **sú**ae.
10. Sicut locútus est ad *pátres* **nó**stros, * Abraham et sémini *éjus in* **saé**cula. (E : **saécula.**)
11. Glória Pá*tri, et* **Fí**lio, * et Spi*rítui* **Sán**cto.
12. Sicut érat in princípio, et *nunc, et* **sém**per, * et in saécula sae*culórum.* Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu. Terminatio duplici constans accentu

a



1. Magní- ficat * á-nima **mé-** a **Dó**minum.
2. Et exsultávit spí-ri-tus **mé-** us * in Dé- o sa-lu- **tá-** ri **mé-** o.

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **sú**ae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gener**a**ti**ó**nes.
4. Quia fécit míhi mágna qui **pó**tens est : * et sánctum **nó**men **é**jus.
5. Et misericórdia éjus a progénie in pro**gé**nies * ti**mén**tibus **é**um.
6. Fécit poténtiam in brächio **sú**o : * dispérsit supérbos ménte **cór**dis **sú**i.
7. Depósuit poténtes de **sé**de, * et exal**tá**vit **hú**miles.
8. Esuriéntes implévit **bó**nis : * et dívites di**mí**sit in**á**nes.
9. Suscépit Israel púerum **sú**um, * recordátus miseri**cór**diae **sú**ae.

10. Sicut locútus est ad pâtres nóstros, * Abraham et sémini éjus in saécula.

11. Glória Pátri, et Fílio, * et Spirítui Sáncto.

12. Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Tonus 6. F *vel* C.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente. Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.





1. Magní- ficat * á-nima *mé- a* Dómi-num.
2. Et exsultávit spí- ri*tus* mé- us * in Dé- o sa-lu- *tá-ri* mé- o.

3. Quia respéxit humilitátem ancíl*lae* súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*ratió*nes.

4. Quia fécit míhi mágna *qui* pótens est : * et sánctum *nómen* éjus.

5. Et misericórdia éjus a progénie in *pro*génies * timén*tibus* éum.

6. Fécit poténtiam in bráchi*o* súo : * dispérsit supérbos ménte *córdis* súi.

7. Depósuit poténtes *de* séde, * et exal*távit* húmiles.

8. Esuriéntes implé*vit* bónis : * et dívites dimí*sit i*nánes.

9. Suscépit Israel púe*rum* súum, * recordátus misericór*diae* súae.

10. Sicut locútus est ad pá*tres* nóstros, * Abraham et sémini é*jus in* saécula.

11. Glória Pátri, *et* Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

12. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* sémper, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 7. a, b, c, c^2, d.

Mediatio duplici constans accentu. Terminationes duplici constantes accentu.

a



1. Magní- ficat * á-nima mé- a Dóminum.
2. Et exsultávit spí-ri-tus mé- us * in Dé- o sa-lu- tá- ri mé- o.

b c c^2 d



vel : {Dóminum. / mé- o. *vel :* {Dóminum. / mé- o. *vel :* {Dóminum. / mé- o. *vel :* {Dómino. / mé- o.

Et ita deinceps.

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene**ratió**nes.

4. Quia fécit míhi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum **nó**men **é**jus.

5. Et misericórdia éjus a progénie **in progénies** * **timén**tibus **éum**.

6. Fécit poténtiam in **brá**chio **súo** : * dispérsit supérbos ménte **córdis súi**.

7. Depósuit **poténtes** de **séde**, * et exal**tá**vit **hú**miles.

8. Esuriéntes **implévit bónis** : * et dívites di**mí**sit in**á**nes.

9. Suscépit Israel **púerum súum**, * recordátus miseri**cór**diae **súae**.

10. Sicut locútus est ad **pátres nóstros**, * Abraham et sémini **éjus** in **saé**cula.

11. Glória **Pátri**, et Fílio, * et Spirítui **Sáncto**.

12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu**ló**rum. Amen.

Tonus 8. G, G *, c.

Mediatio unico constans accentu. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Magní- fi-cat * ánima *mé- a* **Dó**minum. *vel :* **Dó**minum. *vel : mé- a*



Dóminum. 2. Et exsultávit spí-ri-tus **mé**- us * in Dé- o sa-lu-*tá-ri* **mé**- o.

vel : G *, *vel :* c, *ut supra. Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*rati*ónes.

4. Quia fécit míhi mágna qui **pótens** est : * et sánctum *nómen* éjus.

5. Et misericórdia éjus a progénie in progénies * timén*tibus* éum.

6. Fécit poténtiam in bráchio **súo** : * dispérsit supérbos ménte *córdis* súi.

7. Depósuit poténtes de **séde**, * et exal*távit* **hú**miles.

8. Esuriéntes implévit **bónis** : * et dívites dimí*sit in*ánes.

9. Suscépit Israel púerum **súum**, * recordátus misericór*diae* súae.

10. Sicut locútus est ad pátres **nó**stros, * Abraham et sémini *éjus in* **saé**cula.

11. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.

12. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Toni solennes

qui ad Canticum B. Mariae V. in Festis majoribus I. vel II. classis usurpari possunt.

Tonus 1. D, D, D², f, g, g², a, a², a³, *et* **Tonus 6. F** *vel* **C.**

Mediatio unico constans accentu (cui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima) tribusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione I. Toni D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Tonus I. D



1. Magni- fi-cat * á-nima *mé- a* Dóminum.
2. Et exsultávit *spí- ri-tus* mé- us * in Dé- o sa-lu- *tá-ri* mé- o.

Et ita deinceps.

D D² f g



vel : { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dómi-num. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. }

g² a a² a³



vel : { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. }

Tonus 6. (*Pro terminatione* C *cantatur sine* ♮.)  F *vel*  C



1. Magni- fi-cat * á-nima *mé- a* Dóminum.
2. Et exsultávit *spí- ri-tus* mé- us * in Dé- o sa-lu- *tá-ri* mé- o.

Et ita deinceps.

3. Quia respéxit humilitátem *ancíllae* súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*ratió*nes.
4. Quia fécit míhi *mágna qui* pótens est : * et sánctum *nómen* éjus.
5. Et misericórdia éjus a progéni*e in pro*génies : * timén*tibus* éum.
6. Fécit poténtiam in *bráchio* súo : * dispérsit supérbos ménte *córdis* súi.
7. Depósuit po*téntes de* séde, * et exal*távit* húmiles. (1. D² : húmiles.)
8. Esuriéntes *implévit* bónis : * et dívites dimí*sit iná*nes.
9. Suscépit Israel *púerum* súum, * recordátus misericór*diae* súae.

10. Sicut locútus est *ad pátres* nóstros, * Abraham et sémini é*jus in* saécula. (1. D[2] : saécula.)

11. Glória *Pátri, et* Fílio, * et Spirí*tui* Sáncto.

12. Sicut érat in princípio, *et nunc, et* sémper, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

Tonus 2. D *vel* A.

Mediatio unico constans accentu tribusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

D *vel* A



1. Magní- fi-cat * á-nima mé- *a* Dóminum.
2. Et exsultávit *spí-ri-tus* mé- us * in Dé- o sa-lu- tá-*ri* mé- o.

3. Quia respéxit humilitátem *ancíllae* súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes genera*ti*ónes.

4. Quia fécit mihi *mágna qui* pótens est : * et sánctum nó*men* éjus.

5. Et misericórdia éjus a progéni*e in pro*génies * timénti*bus* éum.

6. Fécit poténtiam in *bráchio* súo : * dispérsit supérbos ménte cór*dis* súi.

7. Depósuit po*téntes de* séde, * et exaltá*vit* húmiles.

8. Esuriéntes *implévit* bónis : * et dívites dimísit *in*ánes.

9. Suscépit Israel *púerum* súum, * recordátus misericórdi*ae* súae :

10. Sicut locútus est *ad pátres* nóstros : * Abraham et sémini éjus *in* saécula.

11. Glória *Pátri,* et Fílio, * et Spirítu*i* Sáncto.

12. Sicut érat in princípio, *et nunc, et* sémper, * et in saécula saeculó*rum.* Amen.

Tonus 3. b, a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu unaque nota antecedente.



1. Magní- fi-cat * á-nima mé- *a* Dóminum.
2. Et exsultávit spí-ri-tus mé- us * in Dé- o sa-lu- tá-*ri* mé- o.



vel : { Dómi-num. / mé- o. } *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes genera*ti*ónes.

4. Quia fécit mihi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum nó*men* éjus.

5. Et misericórdia éjus a progénie **in** progénies * timénti*bus* éum.

6. Fécit poténtiam in **bráchio** **súo** : * dispérsit supérbos ménte cór*dis* súi.

7. Depósuit poténtes de **séde**, * et exaltá*vit* húmiles.

8. Esuriéntes **implévit** **bónis** : * et dívites dimísit *in*ánes.

9. Suscépit Israel **púerum** **súum**, * recordátus misericórdi*ae* súae.

10. Sicut locútus est ad **pátres** **nóstros**, * Abraham et sémini éjus *in* saécula.

11. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirítu*i* Sáncto.

12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Tonus 3. a², g.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Magní- ficat * á-nima *mé- a* Dóminum.
2. Et exsultávit spí-ri-tus mé- us * in Dé- o sa-lu- *tá-ri* mé- o.



vel : { Dómi-num.
{ mé- o. *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*rati*ónes.

4. Quia fécit míhi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum *nómen* éjus.

5. Et misericórdia éjus a progénie **in** progénies * timén*tibus* éum.

6. Fécit poténtiam in **bráchio** **súo** : * dispérsit supérbos ménte *córdis* súi.

7. Depósuit **poténtes** de **séde**, * et exal*távit* húmiles.

8. Esuriéntes **implévit** **bónis** : * et dívites dimí*sit* *in*ánes.

9. Suscépit Israel **púerum** **súum**, * recordátus miseri*córdiae* súae.

10. Sicut locútus est ad **pátres** **nóstros**, * Abraham et sémini é*jus* *in* saécula.

11. Glória **Pátri**, et **Fílio**, * et Spirí*tui* Sáncto.

12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Tonus 4. E, A, A *.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminationes unico constantes accentu tribusque notis antecedentibus. (Sed pro terminatione E, accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

E



1. Magníficat * áni*ma mé- a* **Dómi**-num.
2. Et exsultávit *spí- ri-tus* **mé-** us * in Dé- o sa-*lu- tá-ri* **mé-** o.

Et ita deinceps.

A



1. Magní- ficat * áni*ma mé- a* **Dó**-minum.
2. Et exsultávit *spí-ri-tus* **mé-** us * in Dé- o sa-*lu- tá-ri* **mé-** o.

A *



vel : { **Dómi**-num.
{ **mé-** o. *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem *ancíllae* **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes ge*neratió*nes.
4. Quia fécit mihi *mágna qui* **pótens** est : * et sán*ctum nómen* **éjus**.
5. Et misericórdia éjus a progéni*e in pro***génies** : * ti*méntibus* **éum**.
6. Fécit poténtiam in *bráchio* **súo** : * dispérsit supérbos mén*te córdis* **súi**.
7. Depósuit po*téntes de* **séde**, * et ex*altávit* **húmiles**. (**E** : **húmiles.**)
8. Esuriéntes *implévit* **bónis** : * et dívites di*mísit in***ánes**.
9. Suscépit Israel *púerum* **súum**, * recordátus miseri*córdiae* **súae**.
10. Sicut locútus est *ad pátres* **nóstros** : * Abraham et sémini *éjus in* **saécula**. (**E** : **saécula.**)
11. Glória *Pátri, et* **Fílio**, * et Spi*rítui* **Sáncto**.
12. Sicut érat in princípio, *et nunc, et* **sémper**, * et in saécula sae*culórum*. Amen.

Tonus 5. a.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

Terminatio duplici constans accentu.

a



1. Magní- ficat * á-nima mé- a Dómi-num.
2. Et exsultávit spí-ri-*tus* mé- us * in Dé- o sa-lu- tá- ri mé- o.

Et ita deinceps.

3. Quia respéxit humilitátem ancíl*lae* súae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes.
4. Quia fécit míhi mágna *qui* pótens est : * et sánctum nómen éjus.
5. Et misericórdia éjus a progénie in *pro*génies * timéntibus éum.
6. Fécit poténtiam in bráchi*o* súo : * dispérsit supérbos ménte córdis súi.
7. Depósuit poténtes *de* séde, * et exaltávit húmiles.
8. Esuriéntes implé*vit* bónis : * et dívites dimísit inánes.
9. Suscépit Israel púe*rum* súum, * recordátus misericórdiae súae.
10. Sicut locútus est ad pá*tres* nóstros, * Abraham et sémini éjus in saécula.
11. Glória Pátri, *et* Fílio, * et Spirítui Sáncto.
12. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* sémper, * et in saécula saeculórum. Amen.

Pro Tono 6, *vide p.* (81).

Tonus 7. a, b, c, c², d.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminationes duplici constantes accentu.

a



1. Ma- gní- ficat * á-nima mé- a Dóminum.
2. Et exsultávit spí- ritus mé- us * in Dé- o sa-lu- tá- ri mé- o.

b c c² d



vel : { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dómi-num. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. } *vel :* { Dóminum. / mé- o. }

Et ita deinceps.

3. Quia respéxit humilitátem ancíllae **súae** : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene**ratió**nes.

4. Quia fécit mihi **mágna** qui **pótens** est : * et sánctum **nómen** éjus.

5. Et misericórdia éjus a progénie **in** **progénies** : * **timéntibus** **éum**.

6. Fécit poténtiam in **bráchio** **súo** : * dispérsit supérbos ménte **córdis** **súi**.

7. Depósuit po**téntes** de **séde**, * et exal**tá**vit **húmiles**.

8. Esuriéntes **implévit** **bónis** : * et dívites **dimísit** inánes.

9. Suscépit Israel **púerum** **súum**, * recordátus miseri**córdiae** **súae** :

10. Sicut locútus est ad **pátres** **nóstros** : * Abraham et sémini **éjus** in **saécula**.

11. Glória **Pátri**, et Fílio, * et Spirítui **Sáncto**.

12. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sémper**, * et in saécula saecu**ló**rum. **Amen**.

Tonus 8. G, G*, c.

Mediatio unico constans accentu tribusque notis antecedentibus. Terminationes unico constantes accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Magní- ' ficat * ánima *mé- a* **Dó**minum.
2. Et exsultávit *spí-ri-tus* **mé-** us * in Dé- o sa-lu- *tá- ri* **mé-** o.



vel : { **Dó**minum. / **mé-** o. *vel :* { ánima *mé- a* **Dó**minum. / sa- lu- *tá-ri* **mé-** o. *Et ita deinceps.*

3. Quia respéxit humilitátem *ancíllae* **sú**ae : * ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes gene*ratí***ó**nes.

4. Quia fécit mihi *mágna qui* **pó**tens est : * et sánctum *nómen* **é**jus.

5. Et misericórdia éjus a progéni*e in pro***gé**nies * timén*tibus* **é**um.

6. Fécit poténtiam in *bráchio* **sú**o : * dispérsit supérbos ménte *córdis* **sú**i.

7. Depósuit po*téntes de* **sé**de, * et exal*távit* **hú**miles.

8. Esuriéntes *implévit* **bó**nis : * et dívites dimi*sit iná***á**nes.

9. Suscépit Israel *púerum* **sú**um, * recordátus misericór*diae* **sú**ae.

10. Sicut locútus est *ad pátres* **nó**stros : * Abraham et sémini *éjus in* **saé**cula.

11. Glória *Pátri, et* **Fí**lio, * et Spirí*tui* **Sán**cto.

12. Sicut érat in princípio, *et nunc, et* **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. **A**men.

Psalmi ad Completorium.

Sequentes hi tres Psalmi, per totum annum, cantantur sub Tono 8 G.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Psalmus 4.



1. Cum invocá-rem exaudí-vit me Dé- us justí-ti-ae **mé-** ae : * in tribu-la-

G



ti- óne di-la-*tásti* **mí-** hi. *Flexa :* justí-ti-ae, †

2. Miserére **méi**, * et exáudi orati*ónem* **méam**.

3. Fílii hóminum, úsquequo grávi **córde**? * ut quid dilígitis vanitátem et quaéri*tis men***dácium**?

4. Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus sánctum **súum** : * Dóminus exáudiet me cum clamáve*ro ad* **éum**.

5. Irascímini, et nolíte peccáre : † quae dícitis in córdibus **véstris**, * in cubílibus véstris *compun***gímini**.

6. Sacrificáte sacrifícium justítiae, † et speráte in **Dómino**. * Múlti dicunt: Quis osténdit *nóbis* **bóna**?

7. Signátum est super nos lúmen vúltus túi **Dómine** : * dedísti laetítiam in *córde* **méo**.

8. A frúctu fruménti, víni et ólei **súi**, * mul*tipli***cáti** sunt.

9. In páce in idípsum * dórmiam et *requi***éscam**.

10. Quóniam tu Dómine singuláriter in spe * con*stitu***ísti** me.

11. Glória Pátri, et **Fílio**, * et Spirí*tui* **Sáncto**.

12. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sémper**, * et in saécula saecu*lórum*. **Amen.**

Psalmus 90.



1. Qui hábi-tat in adju-tó-ri- o Altíssimi, * in pro-tecti- óne Dé- i caé-

G



li *commo*-rábi-tur. *Flexa :* dí- e, †

2. Dícet Dómino : Suscéptor méus es tu et refúgium **méum** : * Déus méus, sperá*bo in* éum.

3. Quóniam ípse liberávit me de láqueo ve**nán**tium, * et a *vérbo* áspero.

4. Scápulis súis obumbrábit **tíbi** : * et sub pénnis *éjus spe*rábis.

5. Scúto circúmdabit te véritas éjus : * non timébis a timó*re noc*túrno.

6. A sagítta volánte in die, † a negótio perambulánte in **té**nebris : * ab incúrsu, et daemónio me*ridi*áno.

7. Cádent a látere túo mílle, † et décem míllia a déxtris **túis** : * ad te autem non ap*propin*quábit.

8. Verúmtamen óculis túis conside**rá**bis : * et retributiónem peccató*rum vi*débis.

9. Quóniam tu es Dómine spes **méa** : * Altíssimum posuísti refú*gium* túum.

10. Non accédet ad te **má**lum : * et flagéllum non appropinquábit taberná*culo* túo.

11. Quóniam Angelis súis mandávit **de** te : * ut custódiant te in ómnibus *víis* túis.

12. In mánibus por**tá**bunt te : * ne forte offéndas ad lápidem *pédem* túum.

13. Super áspidem et basilíscum ambu**lá**bis : * et conculcábis leónem *et dra*cónem.

14. Quóniam in me sperávit, liberábo **éum** : * prótegam éum, quóniam cognóvit *nómen* méum.

15. Clamábit ad me, et égo exáudiam **éum** : † cum ípso sum in tribulatióne : * erípiam éum et glorifi*cábo* éum.

16. Longitúdine diérum replébo **éum** : * et osténdam ílli salu*táre* méum.

17. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirí*tui* Sáncto.

18. Sicut érat in princípio, et nunc,et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Psalmus 133.



1. Ecce nunc bene-dí-ci-te **Dó**minum, * ómnes *sérvi* Dómini :

2. Qui státis in dómo **Dó**mini, * in átriis dómus *Déi* nóstri.

3. In nóctibus extóllite mánus véstras in **sán**cta, * et benedí*cite* Dóminum.

4. Benedícat te Dóminus ex **Sí**on, * qui fécit caé*lum et* térram.

5. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spirí*tui* Sáncto.

6. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

Canticum Simeonis.

In Dominicis et Festis.

Tonus 8. a.

Mediatio duplici constans accentu (sed ultimo accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Nunc dimíttis sérvum **tú**- um **Dómi**-ne, * secúndum vérbum tú-um

a



in **pá**- ce : 2. Qui-a vi-dérunt **ó**cu-li **mé**- i * sa-lu-tá*re* **tú**- um.

Et ita deinceps.

3. **Quód** parásti * ante fáciem ómnium po*pu***ló**rum :
4. Lúmen ad revelatiónem **gén**tium, * et glóriam plébis tú*ae* **Is**rael.
5. Glória **Pá**tri, et **Fí**lio, * et Spíritu*i* **Sán**cto.
6. Sicut érat in princípio, et **núnc**, et **sém**per, * et in saécula saeculó*rum*. Amen.

Sabbato Sancto.

Tonus 8. G.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Nunc dimíttis sérvum tú-um **Dó**mine, * secúndum vérbum tú-*um in*

G



pá- ce. 2. Qui-a vidé-runt ócu-li **mé**- i * sa-lu*tá-re* **tú**- um.

Et ita deinceps.

3. Quod pa**rá**sti * ante fáciem ómnium *popu***ló**rum :
4. Lúmen ad revelatiónem **gén**tium, * et glóriam plébis *túae* **Is**rael.
5. Glória Pátri, et **Fí**lio, * et Spiri*tui* **Sán**cto.
6. Sicut érat in princípio, et nunc, et **sém**per, * et in saécula saecu*lórum*. Amen.

In die et infra Octavam Paschae.

Mediatio unico constans accentu unaque nota antecedente.

Terminatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.



1. Nunc dimíttis sérvum tú-*um* **Dó**mi-ne, * secúndum vérbum tú- *um in*

D



pá- ce. 2. Qui-a vidé-runt ócu-*li* **mé**- i * sa-lu-*tá-re* **tú**- um.

3. Quod *pa***rá**sti * ante fáciem ómnium *popu***ló**rum :
4. Lúmen ad revelatió*nem* **gén**tium, * et glóriam plébis *túae* **Is**rael.
5. Glória Pátri, *et* **Fí**lio, * et Spiri*tui* **Sán**cto.
6. Sicut érat in princípio, et nunc, *et* **sém**per, * et in saécula saecu*lórum.* Amen.

In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum.

Tonus in directum.

Mediatio unico constans accentu duabusque notis antecedentibus.

Terminatio unico constans accentu.



1. Nunc dimíttis sérvum *tú-um* **Dó**mi-ne, * secúndum vérbum tú- um in



pá- ce. 2. Qui- a vidé-runt ó*cu-li* **mé**- i * sa-lu-táre **tú**- um. etc.

Alter Tonus ad libitum.

Mediatio unico constans accentu.

Terminatio unico constans accentu unaque nota antecedente.



1. Nunc dimíttis sérvum tú- um **Dó**mi-ne, * secúndum vérbum tú- um *in*



pá- ce. 2. Qui- a vidé-runt ó-cu-li **mé**- i * sa-lu-tá*re* **tú**- um.

3. Quod parásti * ante fáciem ómnium po*pu***ló**rum.
4. Lúmen ad revelatiónem **gén**tium, * et glóriam plébis tú*ae* **Is**rael.
5. Réquiem aetérnam * dóna é*is* **Dó**mine.
6. Et lux perpétua * lúce*at* **é**is.

¶ *In Commemoratione omnium Fidelium Defunctorum, Psalmi ad Completorium, Primam, Tertiam, Sextam et Nonam cantantur in Tono in directum, ut sequitur :*



D E-us, in adju-tó-ri-um mé-um intende : * Dómine, ad



adjuvándum me festí-na.

Exempla Flexae.



á- ni- mam mé- am. †
ma- gni- fi- cá- bi- mur.
sú- per me.
tribu- lán- ti- um me.
Is- ra- el.
in me.
} *vel recta et protracta voce.*

Exempla Mediationis.



á- ni- mam mé- am.
jú- di- cat pó- pu- los.
mise-ré- be- ris Sí- on.
Dé us Is- ra- el.
ár- gu- as me.
nó- stra a nó- bis sunt.
spe-rá- vi in te.

vel :
mise-ré- be- ris Si- on.
Dé-us Is- ra- el.
ár- gu- as me.
a nó- bis sunt
spe-rá- vi in te.

Exempla Terminationis.



ós- sa mé- a.
ús- que- quo.
in Sí- on.
et A- a- ron.
cor-rí- pi- as me.
lo- cú- ti sunt.
mé-um és tu

vel :
in Si- on.
et A- a- ron.
cor-rí- pi- as me.
lo- cú- ti sunt.
mé-um es tu.

Alter Tonus ad libitum.



D E- us, in adju-tó-ri- um mé- um inténde : * Dómine, ad



adjuvándum me festí-na.

Exempla Flexae.



á- ni- mam mé- am. †
ma-gni- fi- cá- bi- mur.
sú- per me.
tribu- lán- ti- um me.
Is- ra- el.
in me.

(for the last four lines:) *vel recta et protracta voce.*

Exempla Mediationis.



á- ni- mam mé- am.
jú- di- cat pó- pu- los.
mise-ré- be- ris Sí- on.
Dé-us Is- ra- el.
ár- gu- as me.
a nó- bis sunt.
spe-rá- vi in te.

vel :

mise-ré- be-ris Si- on.
Dé- us Is- ra- el.
ár-gu- as me.
a nó- bis sunt.
spe-rá-vi in te.

Exempla Terminationis.



ós- sa mé- a.
Dó-mi- ne ús- que- quo.
in Sí- on.
et A- a- ron.
cor-rí- pi- as me.
lo- cú- ti sunt.
mé-um és tu.

INDEX ALPHABETICUS

Hymnorum, Psalmorum, Canticorum et Responsoriorum.

Antiphonae.

2 A planta pedis 412
2 A porta inferi 507
4 A solis ortu 119
8 Ab hominibus iniquis . . (1)
2 Abraham pater vester . . 133
7 Absterget Deus 220
3 Accessistis ad Sion . . 362
3 Accipiens Simeon. . . . 292
1 Ad Jesum autem 339
7 Ad te confugimus. . . . 553
8 Adhaesit anima mea (S. Stephani) 105
8 Adhaesit anima mea (S. Laur.) 392
3 Adhuc eo loquente . . . 388
1 Adstiterunt justi 350
1 Ait autem Angelus . . . 535
7 Alleluia. Dom. T. P. ad Vesp.
7 Alleluia. Oct. Paschae ad Vesp. 143
8 Alleluia. ad Complet. T. P. . 52
6 Alleluia. Sabb. Sancto ad Vesp. 137
2 Alma Redemptoris . . . 59
5 — tonus simplex 64
1 Amavit eum Dominus . . 229
8 Amen amen dico vobis . . 153
1 Amen dico vobis quia non . 191
8 Andreas Christi famulus . 266
7 Angeli, Archangeli . . 421
1 Angeli, Archangeli (Om. Ss). 441
p Angeli Domini 420
1 Angeli eorum (Ang. Cust.) . 431
8 Angelis suis Deus. . . . 430
8 Angelus autem Domini. . 139
7 Angelus Domini apparuit in . 521
5 Angelus Domini apparuit Joseph 310
7 Annulo suo 284
2 Ante luciferum genitus. . 110
1 Apertis thesauris 110
4 Apud Dominum . 91, 550, 565
8 Archangele Michael . . 420
1 Archangelus Gabriel . . . 534
7 Argentum et aurum . . 353
1 Arguebat Herodem . . 403
6 Ascendit autem 149
1 Assumpsit Jesus Petrum . 387
7 Assumpta est Maria . . 396
1 At Jesus conversus . . 189
8 Audiens Joseph 532
1 Ave Maria . . . 314, 426
6 Ave Regina caelorum . . 60
6 — tonus simplex 64

8 Beata Agnes 282
8 Beata Dei Genitrix . 454, 563
2 Beata Dei Genitrix (Suffrag). 47
8 Beata es Maria . . 80, 367
1 Beata es Virgo Maria, Dei . 425
8 Beata Mater (Ss. Rosar.) . 428
8 Beatam me dicent. . 263, 369
8 Beatam me dicent... quia fecit 270
1 Beati pacifici 194
8 Beati qui habitant . . 522
8 Beatus Andreas 266
7 Beatus ille servus. . . 232
8 Beatus Laurentius dum. . 393
8 Beatus Laurentius orabat . 393
8 Bene fundata est . . . 251
5 Bene omnia 183
7 Benedicite Dominum (Exseq.). 517
8 Benedicite Dñum (Omn. Ss.). 442
8 Benedico te Pater . 276, 284, 457
8 Benedico te Pater (S. Agathae) 296
7 Benedicta es tu . . 271, 300
7 Benedicta filia 396
7 Benedicta tu inter mulieres . 368
5 Benedictus Deus . . . 431
7 Benedixit te Dominus . . 426

3 Caecilia famula tua . . 457
3 Calicem salutaris... et sacrificabo 172
2 Calicem salutaris... et nomen. (1)
4 Candor est lucis aeternae . 299
8 Candor est lucis... incurrit, allel. 539

1 Canite tuba 84
1 Cantantibus organis . . 456
4 Christus Jesus . . . 386
1 Coenantibus autem . . (2)
1 Cognoverunt omnes . . 359
3 Cognovit autem . . . 188
1 Colligite primum . . . 123
8 Collocet eum Dominus . . 198
2 Complaceat 494
8 Completi sunt . . . 86
8 Confirma hoc Deus . . 94*
7 Confortatus est . . . 199
8 Congaudete mecum . . 284
7 Considerabam ad dexteram . (2)
3 Consurgens 530
8 Convertere 483
8 Corde et animo . . . 407
1 Corpora sanctorum . . 215
4 Credo videre . . . 490
2 Crucem sanctam . . . 326
6 Crucifixus 48
1 Cum accepisset . . . (2)
3 Cum esset desponsata . 151, 310
8 Cum his qui oderunt . . (1)
7 Cum jucunditate Maternitatem. 562
7 Cum jucunditate Nativitatem 407
8 Cum ortus fuerit . . . 88
8 Cum palma 214
1 Cum pervenisset . . . 267
2 Cum redirent . . . 312
7 Cum vocatus fueris . . 185
8 Cumque intuerentur . . 155
8 Custodi me a laqueo . . (1)
3 Custodivit eam . . . 547

4 Da mihi in disco . . . 404
1 Dabit ei Dominus. . . 315
8 Dabo in Sion . . . 79
8 Damasci praepositus . . 287
7 Date ei de fructu . . . 250
8 De fructu ventris tui . . 91
7 De sub cujus pede . . 459
8 De torrente 550
1 Dedisti Domine . . . 458
1 Deficiente vino . . . 122
8 Delicta 489
8 Descendit hic . . . 182
8 Descendit Jesus . . 313, 523
1 Desponsatio tua . . . 527
p Deus autem. 42
5 Dico autem vobis . . . 520
7 Dirige. 481
7 Dirupisti Domine. . . . 198
3 Discite a me. . . . 336
8 Dispersit dedit . . . 417
7 Dixerunt discipuli . . 451
8 Dixit Angelus . . 353, 384
3 Dixit autem Maria . . 536
7 Dixit Dominus Domino. . 40
4 Dixit mater ejus . . 312, 523
7 Dixit paterfamilias . . 124
3 Domine mi rex . . . 403
7 Domine ostende . . . 322
1 Domine quinque talenta . 232
1 Domine salva nos. . . 122
7 Domine si adhuc . . . 451
1 Domine si tu vis . . . 122
8 Dominus custodit te . . 471
1 Dominus veniet . . . 85
7 Domum tuam Domine . . 250
1 Domus mea 251
3 Dum complerentur . . 161
3 Dum esset rex . . 244, 256
1 Dum essent summi Pontifices 556
1 Dum esset summus pontifex . 229
8 Dum medium silentium. . 99
7 Dum proeliaretur. . . 420
8 Dum sacrum mysterium . 419

8 Ecce ancilla Domini . . 315
8 Ecce angelus... Joseph . . 529
5 Ecce Angelus... eum . . 528
7 Ecce apparebit . . . 76
1 Ecce Crucem Domini . . 325
3 Ecce Dominus noster . . 77
5 Ecce Dominus veniet . . 72
8 Ecce fidelis servus . . 313
1 Ecce in nubibus . . . 76
8 Ecce Joanna . . . 545
1 Ecce levavit. . . . 546
5 Ecce Maria erat spes . . 540
2 Ecce Maria genuit . . 103
8 Ecce nunc tempus . . 128
1 Ecce puer meus . . . 107
4 Ecce Rex veniet . . . 273
7 Ecce sacerdos magnus . . 222
1 Ecce veniet desideratus . 84
4 Ecce veniet Propheta . . 73
4 Ecce video caelos. . . 106

3 Ego autem in Domino . . 118
8 Ego plantavi . . . 287
8 Ego qui loquor . . . 363
6 Ego sum Gabriel . . . 535
1 Ego sum panis . . . 192
3 Ego sum pastor bonus . . 147
5 Ego sum Raphael. . . 568
2 Ego sum resurrectio . 468, 509
4 Elevatis manibus. . . 155
5 Elisabeth pacis . . . 373
3 Elisabeth Zachariae . . 347
8 Erat autem adspectus . . 139
1 Erat Pater ejus . . . 522
1 Erunt prava . . . 84
4 Est secretum . . . 455
7 Esto ibi 529
1 Estote fortes in bello . . 199
8 Et audientes discipuli . . 390
8 Et dicebant. . . . 524
4 Et dixi : Ergo sine causa . 337
4 Et ecce apparuerunt . . 388
7 Et ecce terraemotus . . 139
7 Et ipse Jesus . . . 149
2 Et Jesus proficiebat . . 524
8 Et nunc reges . . . 373
1 Et omnes Angeli . . . 442
3 Et, respicientes . . . 140
7 Et venerunt festinantes. . 149
1 Euge serve bone (Cf. Pont.) . 230
4 Euge serve bone (Cf. non Pont.) 238
1 Euge serve bone, in modico . 232
8 Euntes ibant . . . 198
4 Ex Ægypto. . . . 273
1 Ex quo facta est . . . 369
5 Ex quo omnia . . . 168
1 Ex utero senectutis . . 345
8 Exaltate Regem . . . 156
8 Exaudi Domine . . . 505
1 Exi cito in plateas . . 177
6 Exiit sermo 97
4 Existimo omnia . . . 416
7 Exortum est. . . . 91
4 Exspectabo Dominum . . 272
1 Exsultabunt Domino . 462, 503
8 Exsultávit cor meum in Deo. 558
1 Exsultavit cor meum in Dño. 558
1 Exsurgens Joseph . . 311
8 Exsurgens Maria. . . 368
8 Extollens vocem . . . 130

8 Fecit mihi magna . . 120
1 Felix es 539
3 Fidelis servus . . . 232
8 Fili quid fecisti . . . 117
3 Fili quid fecisti. (S. Joseph). 152
1 Filiae Jerusalem . . . 213
1 Fontes et omnia . . . 161
1 Fulcite me floribus . . 413
2 Fulgebunt justi . . . 206
2 Futurum est. . . . 530

7 Gabriel Angelus... Ave. . 316
4 Gabriel Angelus... Ecce . 535
6 Gaudent in caelis. . . 221
1 Germinavit radix. . . 102
3 Gloria laudis . . . 168
8 Gloria Libani . . . 375
1 Gloria tibi Trinitas . . 167
1 Gloriosae Virginis... Desponsat 526
1 Gloriosae Virginis... ortum . 406
4 Gratia Dei in me . . . 287
7 Gratias tibi ago . . . 295
1 Gratias tibi Deus. . . 169

1 Habebitis autem . . . 366
2 Haec dies 140
1 Haec est domus Domini . 251
8 Haec est Joanna . . . 545
3 Haec est quae nescivit . . 239
1 Haec est virgo sapiens et una. 238
1 Haec est virgo sapiens quam. 238
8 Haec locutus sum vobis. . 160
2 Heu me Domine . . . 471
3 Herodes enim . . . 403
8 Herodes rex apposuit . . 383
1 Hi sunt qui cum mulieribus . 97
6 Hic accipiet. . . . 514
3 Hic est discipulus ille . . 107
3 Hic est discipulus meus. . 107
8 Hic vir despiciens. . . 237
8 Hoc est praeceptum meum . 193
8 Hodie beata Virgo. . . 293
1 Hodie Christus natus est . 92
1 Hodie completi sunt . . 165
1 Hodie egressa est. . . 272
8 Hodie gloriosa caeli . . 299
8 Hodie Maria Virgo . . 397
8 Hodie nomen tuum . . 300
1 Hodie Simon Petrus . . 358

8 Homo quidam . . . 183
8 Hymnus omnibus sanctis . 443

1 Ibant parentes Jesu . . 311
8 Ideo jurejurando . . . 223
8 Improperium . . . 336
7 In caelestibus regnis... allel. 205
8 In caelestibus regnis . . 221
7 In diebus illis . . . 377
4 In ferventis olei . . . 327
7 In hoc cognoscent . . 554
8 In illa die 72
8 In loco pascuae . . . 488
4 In odorem . . . 245, 396
7 In paradisum . . . 467
1 In patientia vestra . . 194
4 In quacumque die. . . 565
1 In tua patientia . . . 275
2 In velamento clamabant . 205
7 Ingressa Agnes . . . 283
8 Ingresso Zacharia . 346, 534
7 Ingressus Gabriel . . 533
2 Innocentes pro Christo . 98, 108
4 Innuebant patri . . . 347
3 Inter natos mulierum . . 347
3 Intravit autem rex . . 187
2 Intravit Maria . . . 368
7 Ipse praeibit . . . 345
3 Ista est columba . . . 298
3 Ista est speciosa (Virg.) . 239
8 Ista est speciosa . . . 245
8 Istarum est enim . . . 307
1 Iste est Joannes . . . 94
4 Iste puer magnus. . . 345
8 Iste sanctus. . . 109, 203
1 Isti sunt duae olivae . . 351
2 Isti sunt sancti qui pro. . 220
8 Isti sunt sancti quos elegit . 520
1 Isti sunt viri sancti . . 371
8 Istorum est enim . . . 219

1 Jacob autem genuit 148, 309, 521
8 Jam hiems transiit . 245, 257
7 Jerusalem gaude . . . 79
8 Joanna sponsa Christi . . 549
8 Joannes est nomen ejus. . 345
1 Joannes et Paulus agnoscentes 352
1 Joannes et Paulus dixerunt . 352
1 Joannes vocabitur . . 347
4 Joseph vir ejus . . . 310
8 Jucundare filia . . . 72
8 Juravit Dominus . . . 198
2 Juste et pie 79
4 Juvenes et virgines . . 515

4 Laeva ejus 256
8 Lapidaverunt Stephanum . 105
1 Lapides pretiosi . . . 251
7 Lapides torrentis . . . 105
3 Laudate Deum . . . 431
2 Laudemus Dominum . . 430
8 Laudemus virum . . . 398
8 Laurentius bonum opus . 392
1 Laurentius ingressus est . 392
4 Laus Deo Patri . . . 168
2 Laus et perennis . . . 167
1 Levate capita vestra . . 87
8 Levita Laurentius . . 392
8 Libenter gloriabor . . 287
7 Loquebantur . . . 162
1 Loquere Domine . . . 170
7 Lucia virgo 276
8 Lumen ad revelationem . 292
1 Lux perpetua . . . 212

2 Magi intrantes . . . 522
8 Magi videntes . . . 114
3 Magna opera . . . 40
7 Magnificatus est . . . 86
2 Magnum haereditatis . . 104
1 Majorem caritatem . . 193
8 Manum suam . . . 249
8 Maria autem conservabat . 526
4 Maria et flumina . . . 111
8 Maria Virgo assumpta est . 396
8 Martinus Abrahae sinu. . 452
p Martyres Domini. . . 215
8 Martyrum chorus. . . 215
4 Maternitas tua . . . 562
8 Maximilla Christo amabilis . 266
7 Me suscepit 506
7 Mecum enim habeo . . 284
1 Medicinam carnalem . . 295
2 Miserator Dominus... escam . 172
7 Miserator Dominus... redempt. 550
7 Misereor super turbam. . 180
8 Miserere mihi . . . 52

1 Misericordia Domini . . 549
8 Misericordia mea . . . 565
7 Misit Dominus (S. Petri). 354, 384
7 Misit Dominus (S. Laurentii). 393
8 Misit rex incredulus . . 402
1 Misso Herodes . . . 402
2 Missus est Angelus Gabriel . 309
1 Missus est Angelus Gabriel in civitatem . . . 148
8 Missus est Gabriel . . 314
6 Modicum et non videbitis me. 152
1 Montes et colles . . . 77
5 Montes et omnes colles . . 79
1 Montes Gelboe 359
1 Mortuus sum . . . 416
1 Mulier amicta . . . 299
8 Mulier quae erat... attulit . 378
8 Multi credentium . . . 557

7 Nativitas est hodie . . 407
8 Nativitas gloriosae . . 406
1 Nativitas tua . . . 408
5 Nazaraeus vocabitur . . 346
8 Ne timeas Maria . . 75, 315
8 Nequando 484
3 Nigra sum sed formosa. . 256
3 Nihil inquinatum . . . 563
8 Nolite judicare . . . 171
1 Nolite me considerare . . 411
8 Nomen eorum . . . 303
4 Non est ei species. . . 412
7 Non est inventus . . . 223
3 Non invenientes Jesum . . 312
7 Non meis meritis . . . 459
1 Non potest arbor bona . . 180
1 Non recedet laus . . . 303
6 Non turbetur cor . . . 321
1 Non vos relinquam . . 164
7 Nos autem gloriari . . 325

6 O admirabile commercium . 101
2 O Adonai 81
1 O beatum Pontificem . . 450
2 O beatum virum cujus . . 449
2 O clavis David . . . 82
1 O crux benedicta . . . 410
1 O crux splendidior . . 324
2 O Doctor optime . . . 230
2 O Emmanuel . . . 83
7 O magnum pietatis . . 325
2 O Oriens 82
6 O quam gloriosum . . 445
6 O quam metuendus . . 254
6 O quam speciosi . . . 370
6 O quam suavis . . . 175
2 O radix Jesse . . . 81
2 O rex gentium . . . 83
2 O rex gloriae . . . 159
5 O sacrum convivium . . 176
2 O Sapientia 80
2 O Virgo virginum . . 519
8 O virum ineffabilem . . 451
1 Obsecro Domine . . . 360
8 Obtulerunt pro eo . . 293
7 Oculis ac manibus . . 452
7 Omne quod dat mihi . . 474
8 Omnes gentes . . . 459
8 Omnes sancti . . . 214
7 Omnes sitientes . . . 73
8 Omnes sunt administratorii . 429
2 Omnipotens sermo . . 85
8 Omnis qui invocaverit . . 118
8 Omnis sapientia . . . 398
7 Omnis spiritus . . . 508
2 Opera manuum tuarum. . 473
2 Oppressit me dolor . . 414
7 Orante sancta Lucia . . 276
7 Orante sancto Clemente . 458
8 Oremus omnes . . . 457

6 Pacem relinquo vobis . . 166
7 Pastores venerunt. . . 522
6 Pater manifestavi. . . 158
8 Paulus et Joannes... Juliano. 351
8 Paulus et Joannes... Terentiano 351
8 Per signum crucis . . 326
8 Per te Lucia virgo . . 276
8 Petite et accipietis . . 154
8 Petrus Apostolus . . . 370
8 Petrus et Joannes. . . 353
3 Petrus quidem . . . 383
7 Philippe qui videt me . . 322
3 Placebo Domino . . . 470
5 Pone me ut signaculum. . 337
8 Post dies octo . . . 147
8 Post triduum . . . 523
7 Prae timore autem . . 140
1 Praeceptor 178
8 Praevaluit David . . . 359

1 Princeps gloriosissime Michael 422
1 Princeps gloriosissime Raphael 568
4 Propheta magnus. . . . 185
8 Propter nimiam 103
4 Prudentes virgines . . . 243
1 Puellae saltanti 403
6 Puer Jesus . . . 100, 108
7 Puer qui natus est . . . 349
1 Pulchra es et decora . . 397

8 Quae est ista speciosa . . 426
6 Quae mulier. 178
1 Quaerite primum 184
1 Quaerite primum (S. Cajet.). 390
3 Quando natus es 102
8 Quare ergo rubrum est. . 363
1 Qui me confessus fuerit. . 199
7 Qui me dignatus est . . 296
8 Qui me invenerit. . . . 570
1 Qui mihi ministrat . . 200
3 Qui odit animam suam. . 204
5 Qui pacem ponit . . . 173
7 Qui persequebantur justum . 267
4 Qui post me venit. . . 274
3 Qui sequitur me . . . 200
8 Qui sunt hi sermones . . 142
4 Qui timet Dominum . . 41
1 Qui vult venire . . . 204
8 Quia vidisti me . . . 277
4 Quid faciam. . . . 181
4 Quid vobis videtur . . 186
7 Quis es tu qui venisti . . 295
7 Quis est iste. . . . 363
6 Quo abiit 412

1 Recedite a me . . . 412
1 Reddite ergo 189
8 Redemisti nos . . . 442
7 Redemptionem misit . 90, 564
6 Regali ex progenie . . 407
6 Regina caeli. . . . 61
6 — tonus simplex . . 65
5 Regnum tuum regnum. . 567
2 Remansit puer . . . 116
8 Repleti sunt omnes . . 161
8 Resplenduit facies . . 387
8 Respondens autem Angelus . 140
6 Respondens autem Petrus . 388
7 Responsum accepit . . 292
8 Rex pacificus . . . 86
4 Rubum quem viderat . . 102

1 Sacerdos et Pontifex... ora . 228
1 Sacerdos et Pontifex... sic . 90*
1 Sacerdos in aeternum . . 172
7 Sacerdotes Dei . . 223, 555
8 Sacrificabo hostiam . . 119
1 Salus autem mea . . . 564
3 Salva nos Christe. . . 325
3 Salva nos Domine . . 58
7 Salve crux pretiosa . . 266
1 Salve Regina . . . 62
5 — tonus simplex . . 65
2 Sana Domine . . . 496
4 Sancta Maria . . . 261
8 Sancte Paule Apostole . 286, 361
8 Sancti Angeli Custodes. . 430
8 Sancti et justi . . . 213
2 Sancti per fidem . . . 220
1 Sancti spiritus . . . 352
8 Sancti tui Domine... . . 205
1 Sanctificavi locum . . 336
1 Sanctificavit Dominus . . 253
8 Sanctorum velut aquilae . 220
5 Sanctum et terribile . . 118
8 Scitote quia prope . . . 86
8 Scriptum est enim : Percutiam 134
8 Scriptum est enim quia. . 182
8 Secundum multitudinem . 337
1 Senex puerum . . . 291
8 Sepelierunt Stephanum . 94
3 Serve bone (Cf. Pont.). . 223
7 Serve bone (Cf. non Pont.) . 233
6 Serve nequam . . . 188
7 Si cognovissetis me . . 322
3 Si diligitis me . . . 323
8 Si iniquitates . . . 472
7 Si manseritis in me . . 323
1 Si offers munus . . . 179
3 Si quis diligit me. . . 166
1 Si quis mihi ministraverit . 200
4 Sicut novellae . . . 172
3 Simeon justus . . . 292
1 Similabo eum . . . 236
1 Simile est... fermento . . 123
8 Simile est... negotiatori . 249
4 Sion renovaberis . . . 274

7 Sit nomen Domini . . 41
2 Sit nomen Domini... ex hoc . 512
2 Sitivit anima mea. . . 497
4 Solve jubente Deo. . . 382
8 Soror mea Lucia . . . 277
4 Speciosa facta es . . . 257
8 Spiritus Domini replevit . 161
8 Spiritus et animae 206
8 Spiritus Sanctus... et virtus . 314
8 Spiritus Sanctus... ne . . 518
1 Stans a dextris ejus . . 289
1 Stans autem Jesus . . 126
1 Stans beata Agatha . . 294
1 Stans beata Agnes . . 283
7 Stella ista 111
8 Stephanus autem . . . 92
8 Stephanus vidit . . . 106
4 Stetit Angelus . . . 420
8 Stetit succincta . . . 546
4 Suavis Dominus . . . 551
6 Sub tuum praesidium . . 36*
1 Subiit ergo 130
1 Sunt de hic stantibus . . 107
3 Super misericordia tua. . 550
1 Surge et accipe . . . 529
8 Suscitabo mihi . . . 556
7 Suscepit Deus . . . 121
3 Suscepit nos Dominus . . 552
7 Suscitavit eam . . . 546

7 Tanto pondere . . . 275
3 Tanto tempore . . . 322
4 Te Deum Patrem. . . 170
1 Tecum principium . . 90
8 Ter virgis caesus sum . . 288
2 Torcular calcavi . . . 364
1 Tota pulchra es . . . 270
1 Tradent enim vos. . . 197
3 Trahe nos Virgo . . . 271
1 Tribus miraculis . . . 116
4 Triduanas a Domino . . 457
1 Tu es pastor ovium . 279, 354
7 Tu es Petrus . . 354, 384
8 Tu es qui venturus es Domine 78
8 Tu gloria Jerusalem . 271, 300
3 Tu puer propheta. . . 348
6 Tuam ipsius animam . . 317
4 Tulit ergo 187

1 Unus autem ex illis . . 184
1 Unus ex duobus . . . 265
8 Unxerunt Salomonem . . 361
7 Urbs fortitudinis . . . 76
3 Ut audivit 368

7 Vade Anania . . . 286
2 Vado ad eum... sed quia . 154
8 Valde honorandus est . . 106
7 Valerianus in cubiculo . . 456
7 Veni Domine visitare . . 273
1 Veni electa mea . . 239, 245
8 Veni sponsa Christi (I. Vesp.) 242
7 Veni sponsa Christi (II. Vesp.) 244
1 Veniet Dominus . . . 78
1 Venit lumen tuum. . . 110
8 Vespere autem sabbati . . 137
8 Vestimentum tuum . . 270
4 Vestitus erat . . . 363
5 Vestri capilli capitis . . 222
8 Videntibus illis . . . 156
3 Viderunt eam... vernantem . 426
8 Videte manus meas . . 142
1 Vidi Dominum . . . 446
7 Vidi supra montem . . 459
1 Vidi turbam magnam . . 441
1 Virgam virtutis . . . 564
2 Virgo gloriosa . . . 456
6 Virgo potens . . . 426
1 Virgo prudentissima . . 395
7 Viri Galilaei. . . . 155
1 Visionem quam vidistis. . 129
6 Vobis datum est . . . 125
1 Vocabis nomen ejus . . 121
1 Volo Pater 200
1 Vos amici mei estis . 193, 555
5 Vox clamantis . . . 273

8 Zachaee festinans. . . 255

Hymni.

8 Ad regias Agni dapes . . 143
4 — alter tonus . . . 145
8 Æterne Rex altissime . . 13*
7 Auctor beate saeculi . . 338
2 Audi benigne Conditor. . 126
1 Ave maris stella . . . 257
4 — — alter tonus . . 259
7 — — — — . . 260

2 Bella dum late . . .

8 Caelestis Agni nuptias . . 343
2 Caelestis aulae nuntius . . 423
1 Caelestis urbs Jerusalem . 252
1 Caelitum Regi . . . 559
1 Christe sanctorum . . 536
4 Creator alme siderum . . 73
4 Creator alme (Ss. Redempt.). 566
3 Crudelis Herodes Deum . 111
8 — alter tonus . . . 113
3 Custodes hominum . . 432

4 Decora lux aeternitatis . . 355
1 — alter tonus . . . 356
8 Deus tuorum militum . . 201
3 — alter tonus . . . 202
3 — T. Paschali . . . 208
4 — alter tonus . . . 209
1 — S. Stephani . . . 93

4 Egregie Doctor . . . 288
4 Exsultet orbis gaudiis . . 194
1 — alter tonus . . . 196
1 — S. Joannis Evang. . . 95

8 Festivis resonent . . . 364
2 Fortem virili pectore . . 246
4 — Tempore Paschali . . 247

8 Gentis Polonae gloria . . 437

8 Iste Confessor. pro Conf. Pont. 224
8 — alter tonus 225
1 — alter tonus . . . 227
2 — pro Conf. non Pont. . 233
1 — alter tonus . . . 235

Jam lucis orto sidere . . 29
8 Jam sol recedit igneus . . 169
8 Jesu corona virginum . . 240
4 — T. Paschali . . . 241
1 Jesu dulcis memoria . . 119
1 Jesu redemptor omnium . 87
4 Jesu nostra redemptio . . 11*

8 Lucis Creator optime . 43, 44
1 — alter tonus . . . 45

3 Martyr Dei Venantius . . 331
8 Matris sub almae numine . 304
4 Miris modis repente liber . 384

Nunc Sancte nobis spiritus . 33

1 O lux beata caelitum . . 524
2 O quot undis lacrimarum . 413
4 Omnis expertem maculae . 301
2 O quam glorifica . . . 38*

3 Pange lingua... corporis 173, 1*
1 — alter tonus . . . 3*
3 Pater superni luminis . . 379
8 Placare Christe servulis . 443

4 Quicumque certum quaeritis . 551
4 Quicumque Christum . . 388
4 Quodcumque in orbe . . 280

Rector potens verax Deus . 34
2 Regem tremendae gloriae . 530
8 Regis superni nuntia . . 435
Rerum Deus tenax vigor . 36
3 Rex gloriose Martyrum (T.P.) 210
4 — alter tonus . . . 211

4 Sacris solemniis . . . 5*
1 — alter tonus . . . 7*
1 Saepe dum Christi . . 41
4 Salutis humanae sator . 156, 12*
3 Salve virilis pectoris . . 547
1 Salvete flores Martyrum . . 98
3 Sanctorum meritis . . 217
2 — alter tonus . . . 215
8 Sedibus caeli nitidis . . 371
6 Stabat mater dolorosa . . 61*
3 Stat cultrix vigilans . . 543

8 Te deprecante corporum . 438
3 Te Deum laudamus . . 22*
3 — tonus simplex . . . 25*
2 Te gestientem gaudiis . . 427
1 Te Joseph celebrent . . 150
8 Te lucis ante terminum . 52
8 — in Dominicis . . . 52
8 — tempore Paschali . . 54
2 — in Festis B. M. V. . . 55
7 — in Adventu . . . 75
8 — in Nativitate Domini . 89
3 — in Epiphania . . . 115
2 — in Quadragesima . . 128
2 — temp. Passionis . . 133
4 — in Ascensione . . . 158
1 — in Pentecoste . . . 164
4 — in majoribus Festis . . 53
8 — in minoribus Festis . . 52

4 Te splendor et virtus (8 Maii) . 328
2 — — (29 Sept.) 421
3 Tristes erant Apostoli . . 206
2 Ut queant laxis . . . 348
8 Veni Creator Spiritus . . 162
8 Verbum supernum prodiens . 10*
1 Vexilla Regis prodeunt. . 131

Psalmi.

119 Ad Dñm cum tribularer. 67, 471
24 Ad te Domine levavi. . 489
118 I. Beati immaculati . 31, 512
127 Beati omnes qui timent . 68
40 Beatus qui intelligit . . 496
111 Beatus vir qui timet. . 41
118 V. Bonitatem fecisti . . 34
149 Cantate Domino . . 513
118 X. Clamavi in toto . . 36
110 Confitebor tibi... in consilio 40
137 Confitebor... quoniam 69, 473
117 Confitemini Domino . . 29
115 Credidi propter quod . 67
4 Cum invocarem . . 51
129 De profundis 68, 461, 472, 510
118 VI. Defecit in salutare . 34
53 Deus in nomine tuo . . 30
62 Deus Deus meus . . 506
114 Dilexi quoniam exaudiet . 470
109 Dixit Dominus . . . 39
140 Domine clamavi ad te . 70
7 Domine Deus meus . . 484
6 Domine ne in furore . . 483
138 Domine probasti me . . 69
23 Domini est terra . . 513
26 Dominus illuminatio mea . 491
22 Dominus regit me . . 488
92 Dominus regnavit . . . 30
133 Ecce nunc benedicite. . . 52
139 Eripe me Domine . . 69
144 Exaltabo te Deus . . 70
39 Exspectans exspectavi . 495
125 In convertendo . . . 67
113 In exitu Israel . . . 42
118 VIII. Iniquos odio habui . 35
121 Laetatus sum . . . 67
145 Lauda anima mea . . 475
147 Lauda Jerusalem . . 71
148 Laudate Dominum de caelis 515
150 Laudate Dominum in sanctis ejus . . . 508, 513
116 Laudate Dominum omnes . 67
112 Laudate pueri . . 41, 511
118 III. Legem pone . . 33
120 Levavi oculos meos . . 471
131 Memento Domine David . 68
118 IV. Memor esto. . . 33
118 IX. Mirabilia testimonia . 36
50 Miserere mei Deus 136, 461, 504
126 Nisi Dominus . . . 67
118 XI. Principes persecuti sunt 37
41 Quemadmodum. . . 498
90 Qui habitat . . . 51
118 VII. Quomodo dilexi. . 35
118 II. Retribue servo tuo 31, 512
64 Te decet 505
94 Venite exsultemus . . 479
5 Verba mea . . . 482
141 Voce mea. . . . 70

Cantica.

Benedictus . . 468, 569, 15*
Benedicite Dominum . . 516
Ego dixi. 507
Magnificat . . 47, 474, 15*
Nunc dimittis 58
Symbolum Quicumque . . 31

Responsoria.

8 Credo 486
8 Domine quando . . . 487
8 Domine secundum . . 500
1 Duo Seraphim . . . 76*
8 Ecce sacerdos magnus . . 91*
2 Hei mihi 493
6 Homo quidam . . . 30*
1 Libera me... de morte. . 465, 502
1 Libera me... de viis . . 501
4 Media vita 53*
2 Memento mei . . . 492
6 Ne recorderis . . . 494
1 Peccantem me . . . 499
4 Qui Lazarum . . . 486
4 Subvenite 463
1 Unus panis 31*
1 Vidi Dominum . . . 87*
6 Virgo parens Christi . . 37*

Varia.

Adeste fideles 52*
Adoremus in aeternum . . 21*
Adoro te. 29*
Alleluia. O filii . . . 64*
Alleluia. Omnes gentes . . 72*
Alleluia. Rosa vernans . . 42*
Attende Domine . . . 59*
Ave verum 30*
Concordi laetitia . . . 69*
Cor Jesu sacratissimum . . 21*
Duo Seraphim . . . 77*
Ecce panis Angelorum . . 16*
Exsultemus et laetemur . . 67*
Homo quidam. 30*
Inviolata. 36*
Jerusalem et Sion filiae . . 88*
Laetabundus 47*
Laudate Dominum . . . 20*
— alter tonus. . . 20*
Litaniae Lauretanae B.M. V. 32*, 34*
Litaniae Ss. Cordis Jesu . . 77*
— S. Joseph . . . 70*
Media vita 53*
Miserere mei Deus . . . 55*
O filii 64*
O quam glorifica . . . 38*
O quam suavis . . . 17*
O sacrum convivium . . 17*
O salutaris Hostia . . . 10*
Omnes gentes plaudite . . 72*
Oremus pro Pontifice . . 44*
Panis angelicus . . 6*, 9*
Parce Domine. 22*
Puer natus 49*
Quis olim 80*
Roma Petro glorietur . . 82*
Rorate 44*
Rosa vernans 42*
Salve Mater 39*
Stabat Mater 61*
Sub tuum 36*
Tantum ergo . . 2*, 4*, 18*, 19*
Te Deum 22*
— tonus simplex . . . 25*
Tota pulchra es . . . 43*
Veni sancte Spiritus . . 75*
Vidi Dominum . . . 87*

INDEX ALPHABETICUS

omnium Festorum Domini, B. Mariae Virginis, et Sanctorum quae in hoc Libro reperiuntur. *

Abachum (et Soc. Mart.). . 281
Abdon et Sennen Mart. . . 382
Achillei (et Soc. Mart.) . . 330
Adaucti (et Felicis Mart.) . 404
Aegidii Abb. 405
Agapiti Mart. . . . 399
Agathae Virg. Mart. . . 294
Agnetis Virg. Mart. . . 282
— *secundo* . . . 289
Agricolae (et Vitalis Mart.) . 448
Alexii Conf. 376
Aloisii Gonz. Conf. . . . 344
Alphonsi Mariae de Lig. Ep. D. 385
Ambrosii Ep. Doct. . . 269
Anacleti Papae Mart. . . 374
Anastasii (et Vincentii Mart.) 285
Andreae Apostoli . . . 265
Andreae Avellini Conf. . . 449
Andreae Corsini Ep. Conf. . 294
Angelae Mericiae Virg. . . 335
Angelorum Custodum . . 429
Aniceti Papae Mart. . . 319
Annae Matris B. M. V. . . 381
Annuntiatio B. M. V. . . 314
Anselmi Ep. Doct. . . . 319
Antonii Abbatis . . . 279
Antonii de Pad. Conf. . . 342
Antonii Mariae Zach. Conf. . 369
Antonini Ep. Conf.. . . 330
Apollinaris Ep. Mart. . . 380
Apolloniae Virg. Mart. . . 298
Apparitionis B. M. V. Immac. 298
Apparitionis S. Michaelis Arch. 328
— 16 Oct. . . . 559
Apuleii (et Soc. Mart.) . . . 434
Ascensionis Domini. . . 155
— *Dom. infra Octavam.* 160
Assumptionis B. M. V. . . 395
— Octava. . . . 400
Athanasii Ep. Doct. . . 323
Audifacis (et Soc. Mart.) . 281
Augustini Ep. Doct. . . 401
Augustini Cantuar. Ep. Conf. . 334
Auxilii Christian. (B. M. V.) . 540

Bacchi (et Soc. Mart.) . . 434
Barbarae Virg. Mart. . . 269
Barnabae Apost. . . . 341
Bartholomaei Apost. . . 400
Basilidis (et Soc. Mart.). . 342
Basilii Ep. Conf. Doct. . . 342
Beatricis (et Soc. Mart.). . 381
Bedae Venerab. Conf. Doct. . 334
Benedicti Abb. . . . 313
Benedicti Josephi Labre Conf. 538
Bernardi Abb. Doct. . . 399
Bernardini Sen. Conf. . . 333
Bibianae Virg. Mart. . . 268
Birgittae Viduae. . . . 434
Blasii Ep. Mart. . . . 294
Bonaventurae Ep. Doct. . . 375
Bonifatii Mart. . . . 330
Bonifatii Ep. Mart.. . . 340
Bono Consilio (B. M. V. de) . 539
Brunonis Conf. . . . 433

Caeciliae Virg. Mart. . . 455
Caii (et Soteris Mart.) . . 319
Cajetani Conf. . . . 390
Callisti I. Papae Mart. . . 435
Camilli de Lellis Conf. . . 376
Canuti Regis Mart. . . 281
Caroli Ep. Conf. . . . 448
Casimiri Conf. . . . 306
Cassiani (et Hippolyti Mart.) . 394
Catharinae Virg. Mart. . . 460
Catharinae Sen. Virg. . . 321
Cathedrae S. Petri Antiochiae. 306
Cathedrae S. Petri Romae . 279
Celsi (et Soc. Mart.) . . 381
Christinae Virg. Mart. . . 380
Chrysanthi (et Dariae Mart.). 440

---

* In quo Festa Duplicia romano, Semiduplicia vero, Simplicia et Commemorationes *italico* charactere signantur.

Chrysogoni Mart. . . . 460
Circumcisionis Domini . . 101
Clarae Virg. 394
Clementis I. Papae Mart. . 457
Cleti et Marcellini Mart. . 320
Coena Domini (Feria V. in) . 135
Coletae Virg. 533
Comm. omnium Defunctorum . 446
Comm. omn. SS. Apostol. . 554
Comm. omn. SS. Martyrum . 519
Comm. omn. SS. Summ. Pont. 555
Comm. S. Pauli Ap. . . 362
Conceptionis Immac. B. M. V. 270
— Octava . . . 277
Conversionis S. Pauli Ap. . 286
Cordis (Sacrat.) Jesu . . 335
— (*in Supplemento*) . . 549
Cordis purissimi B. M. V. . 558
Cornelii et Cypriani Pont. Mart. 415
Corporis Christi . . . 172
— *Dominica infra Octavam* 177
Cosmae et Damiani Mart. . 419
Crescentiae (*et Soc. Mart.*) . 342
Crucis Exaltationis. . . 410
— Inventionis . . . 324
Cypriani (*et Cornelii Pont. Mart.*) 415
Cypriani et Justinae Mart. . 418
Cyriaci (*et Soc. Mart.*) . . 391
Cyrilli Ep. Alex. Doct. . . 297
Cyrilli Ep. Hierosol. Doct. . 309
Cyrilli et Methodii Pont. Conf. 370
Cyrini (*et Soc. Mart.*) . . 342

Damasi I. Papae Conf. . . 274
Damiani (*et Cosmae Mart.*) . 419
Dariae (*et Chrysanthi Mart.*). 440
Decollationis S. Joann. Bapt. . 402
Dedicat. Archibasil. Ss. Salvatoris 449
Dedicat. Basil. SS. Petri et Pauli 453
Dedicat. S. Mariae ad Nives . 386
Dedicat. S. Michaelis Arch. . 419
Defunctorum omn. Commem. . 446
Desponsationis B. M. V. . . 526
Didaci Conf. 453
Dionysii (*et Soc. Mart.*) . . 434
Dolorum Septem B. M. V. (Pass.) 317
Dolorum Septem B. M. V. (Sept.) 411
Dominici Conf. . . . 386
Domitillae Virg. (*et Soc. Mart.*) 330
Domus B. M. V. (Translationis) 518
Donati Ep. Mart. . . . 391
Dorotheae Virg. Mart. . . 297
Duodecim Fratrum Mart. . 405

Eduardi Reg. Conf. . . 434
Eleutherii Papae Mart. . . 334
Eleutherii (*et Soc. Mart.*) . 434
Elisabeth Viduae . . . 454
Elisabeth Reg. Portug. Viduae. 373
Emerentianae Virg. Mart. . 285
Epimachi (*et Gordiani*) *Mart.* 330
Epiphaniae Domini. . . 110
— *Vigilia* . . . 109
— *Dom. infra Octavam.* . 117
— Octava. . . . 118
Erasmi (*et Soc. Mart.*) . . 340
Euphemiae (*et Soc. Mart.*) . 415
Eusebii Ep. Mart. . . . 277
Eusebii Conf.. . . . 394
Eustachii et Soc. Mart. . . 417
Evaristi Papae Mart. . . 440
Exaltationis S. Crucis. . . 410
Exspectationis Partus B. M. V. 518

Fabiani Papae et Sebast. Mart. 282
Familiae (sanctae), Jesu, Mar. Jos. 521
Faustini (*et Jovitae Mart.*) . 305
Faustini (*et Soc. Mart.*) . . 381
Feliciani (*et Primi Mart.*) . 341
Felicis I. Papae Mart. . . 335
Felicis Presb. Mart. . . 278
Felicis de Valois Conf. . . 454
Felicis (*et Soc. Mart.*) (29 Jul.) 381
Felicis (*et Adaucti Mart.*) . 404
Felicis (*et Naboris Mart.*) . 374
Felicitatis Martyris. . . 459
Felicitatis (et Perpetuae) Mart. 307
Fidelis a Sigmar. Mart. . . 319
Franciscae Vid. Romanae . 308
Francisci Conf. . . . 433
— Stigmatum Impress. 415
Francisci Borgiae Conf. . . 434
Francisci Caracciolo Conf. . 340
Francisci de Paula Conf. . 317

Francisci Salesii Ep. Doct. . 290
Francisci Xaverii Conf. . . 268
Fratrum Martyrum Duodecim. 405
Fugae D. N. J. C. . . . 528
Fundator. Serv. B. M. V. (Septem.) 303

Gabrielis Archang. . . . 533
Geminiani (et Soc. Mart.) . 415
Genovefae Virg. . . . 521
Georgii Mart. 319
Gertrudis Virg. . . . 453
Gervasii (et Protasii Mart.) . 344
Gordiani (et Epimachi Mart.). 330
Gorgonii Mart. . . . 409
Gregorii I. Papae Doct. . .. 308
Gregorii VII. Papae Conf. . 333
Gregorii Nazianz. Ep. Doct. . 329
Gregorii Thaumat. Ep. Conf. . 453
Gulielmi Abb. . . . 350

Hedwigis Ducissae Vid. . . 436
Helenae Imperatricis Vid. . 557
Henrici Imp. Conf. . . 375
Hermenegildi Mart. . . 318
Hermetis Mart. . . . 401
Hieronymi Presb. Doct. . . 423
Hieronymi Aemil. Conf. . . 376
Hilarii Ep. Doct. . . . 278
Hilarionis Abb. . . . 439
Hippolyti (et Cassiani Mart.) . 394
Hippolyti (et Soc. Mart.) . 400
Hyacinthi Conf. . . . 399
Hyacinthi (et Proti Mart.) . 409
Hygini Papae, Mart. . . 278

Ignatii Ep. Mart. . . . 291
Ignatii Conf. 382
Immaculatae Concept. B. M. V. (*vide* Conceptionis.)
Immac. V. Mariae Manifestat. . 570
Impressionis Stigm. S. Francisci. 415
Innocentii I. Papae Conf. . 381
Innocentium. 98
Inventionis S. Crucis . . 324
Inventionis S. Stephani Prot. 386
Irenaei Ep. Mart. . . . 556
Isidori Agricolae Conf. . . 540
Isidori Ep. Doct. . . . 317

Jacobi Apostoli . . . 380
Jacobi (et Philippi) Apost. . 321
Januarii et Soc. Mart. . . 417
Japonens. (Viginti sex Mart.) . 528
Jesu (Sacratiss. Cordis) . . 335
— (*in Supplemento*) . . 549
Jesu Christi D. N. Fugae in AEgypt. 528
— Pretios. Sanguinis . . 362
Joachim Patris B. M. V. . . 398
Joannae de Arc. Virg. . . 543
Joannae Franciscae Vid. . 400
Joannae Valesiae Viduae. . 528
Joannis Apost. Evang. . . 95
— Octava. . . . 106
Joannis ante Portam Latinam. 327
Joannis I. Papae Mart. . . 334
Joannis Bapt. Nativitatis. . 345
— Decollationis.. . . 402
Joannis Bapt. de la Salle Conf. 330
Joannis Cantii Conf. . . 437
Joannis a Capist. Conf. . . 316
Joannis Chrysost. Ep. Doct. . 289
Joannis a Cruce Conf. . . 460
Joannis Damasceni Conf. Doct. 316
Joannis de Deo Conf. . . 308
Joannis a S. Facundo Conf. . 341
Joannis Gualberti Abb. . . 374
Joannis de Matha Conf. . . 297
Joannis Mariae Vianney Conf. 556
Joannis Nepomuceni Mart. . 540
Joannis et Pauli Mart. . . 350
Josaphat Ep. Mart.. . . 453
Joseph Sponsi B. M. V. Comm. sol. 309
— Solemnitatis . . . 148
Josephi Calas. Conf. . . 401
Josephi a Cupertino. . . 416
Jovitae (et Faustini Mart.) . 305
Judae (et Simonis Apost.) . 440
Julianae de Falcon. Virg. . 343
Justinae (et Cypriani Mart.) . 418
Justini Mart. 318

Largi (et Soc. Mart.) . . 391
Laurentii Mart. . . . 391
— Octava 399
Laurentii Justiniani Ep. Conf. 405
Leonis I. Papae Doct. . . 318
Leonis II. Papae Conf. . . 353

Liborii Ep. Conf. . . . 380
Lini Papae Mart. . . . 418
Lucae Evang. . . . 436
Luciae Virg. Mart.. . . 275
Luciae (*et Soc. Mart.*) . . 415
Lucii I. Papae Mart. . . 307
Ludovici Regis . . . 401

Machabaeorum Mart. . . 382
Manifestat. Imm. Virg. Mariae 570
Marcelli I. Papae Mart.. . 279
Marcelli (*et Soc. Mart.*) . . 434
Marcelliani (*et Marci*) *Mart.* . 342
Marcellini (*et Cleti*) *Mart.* . 320
Marcellini(*et Soc. Mart.*)(2 Jun.) 340
Marci Evang.. . . . 320
Marci I. Papae Conf. . . 433
Marci (*et Marcelliani Mart.*) . 342
Margaritae Virg. Mart.. . 377
Margaritae Reg. Vid. . . 341
Margaritae Mariae Alacoque V. 561
Mariae Virg. Annuntiationis . 314
— Immaculatae Apparit. . 298
— Assumptionis . . 394
— — Octava . . 400
— Auxilium Christian. . 540
— de Bono Consilio . . 539
— Conceptionis Immacul. . 270
— — Octava . . 277
— Desponsationis . . 526
— Exspectationis Partus . 518
— Immac. Concept. (*vide* Conceptionis) . . 270
— Immaculatae Manifest. . 570
— Maternitatis. . . 562
— de Mercede . . . 418
— de Monte Carmelo. . 375
— Nativitatis . . . 406
— — Octava . . 411
— ad Nives Dedic. . . 386
— Nominis Sanctiss. . 409
— Patrocinii . . . 569
— de Perpetuo Succursu . 553
— Praesentationis . . 454
— Purificationis . . 291
— Purissimi Cordis . . 558
— Puritatis . . . 563
— Rosarii. . . . 423
— Septem Dolor. (Pass.) . 317
— — (Septemb.). . 411
Mariae Translat. Almae Domus. 518
— Visitationis . . . 367
Mariae Magdalenae Paenit. . 377
Mariae Magd. de Pazzis Virg. 335
Marii (*et Soc. Mart.*) . . 281
Marthae Virg. . . . 381
Marthae (*et Soc. Mart.*) . . 281
Martini Ep. Conf. . . . 449
Martini I. Papae Mart. . . 452
Martinae Virg. Mart. . . 290
Martyrum Quadraginta . . 308
Maternitatis B. M. V. . . 562
Mathiae Apostoli . . . 306
Matthaei Apost. Evang. . . 417
Mauri Abbatis. . . . 279
Mauritii (*et Soc. Mart.*) . . 418
Maximi (*et Soc. Mart.*) . . 318
Melchiadis Papae, Mart. . 274
Mennae Mart. . . . 452
Mercede (B. Mariae V. de) . 418
Methodii (et Cyrilli Conf. Pont.) 370
Michaelis Arch. Appar. (8 Maii). 328
— — Appar. (16 Oct.) 559
— Dedicationis . . 419
Modesti (*et Soc. Mart.*) . . 342
Monicae Viduae . . . 327

Naboris (*et Felicis Mart.*) . 374
Naboris (*et Soc. Mart.*) . . 342
Nativitatis D. N. J. C. . . 86
— *Domin. infra Oct.* . 100
— Octava. . . . 101
Nativitatis S. Joannis Bapt. . 345
Nativitatis B. Mariae V.. . 406
— Octava. . . . 411
Nazarii (*et Celsi Mart. et Soc.*) 331
Nazarii (*et Soc. Mart.*)(12 Jun.) 342
Nerei (*et Soc. Mart.*) . . 330
Nicolai Ep. Conf. . . . 269
Nicolai a Tolent. Conf. . . 409
Nicomedis Mart. . . . 411
Nominis Jesu 118
Nominis B. Mariae V. . . 409
Norberti Ep. Conf.. . . 341
Nymphae Virg. (*et Soc. Mart.*) 449

Omnium Defunct. Commem. . 446
Omnium Sanctorum . . 440
— Octava . . . 448
Omnium SS. Sum. Pont. .

Pancratii (*et Soc. Mart.*). . 330
Pantaleonis Mart. 381
Partus B. M. V. Exspectationis. 518
Paschalis Baylon Conf. . . 331
Patritii Ep. Conf. . . . 309
Patrocinii B. M. V. . . 569
Pauli (et Petri Ap.) (*vide* Petri)
Pauli Ap. Commemorationis . 362
— Conversionis . . . 286
Pauli a Cruce Conf. . . 320
Pauli primi Eremitae . . 278
Pauli (et Joannis Mart.) . . 350
Paulini Ep. Conf. . . . 350
Pentecostes 161
Perpetuae (et Felicitatis Mart.) 307
Perpetuo Succursu (B. M. V.) de 553
Petri Cathedrae Antiochiae . 306
— Cathedrae Romae . . 279
— ad Vincula . . . 382
Petri et Pauli Apost. . . 353
— Octava 370
— (Dedic. Basil. SS.). . 453
Petri de Alcantara Conf.. . 436
Petri Alexandr. Ep. Mart. . . 460
Petri Chrysologi Ep. Doct. . 268
Petri Caelestini Papae Conf. . 333
Petri Damiani Ep. Doct. . 306
Petri Martyris . . . 320
Petri Nolasco Conf. . . . 290
Petri (*et Soc. Mart.*) . . 340
Petronillae Virg. . . . 335
Philippi (et Jacobi Ap.) . . 321
Philippi Benitii Conf. . . 400
Philippi Nerii Conf. . . 334
Pii I. Papae Mart. . . 374
Pii V. Papae Conf.. . . 327
Placidi (*et Soc. Mart.*) . . 433
Polycarpi Ep. Mart. . . 289
Pontiani I. Papae Mart. . 454
Praesentationis B. Mariae V. . 454
Praxedis Virg. 377
Pretios. Sanguinis D. N. J. C. 362
Primi (*et Feliciani Mart.*) . 341
Priscae Virg. Mart. . . 280
Protasii (*et Gervasii Mart.*) . 344
Proti (*et Hyacinthi Mart.*) . 409
Pudentianae Virg. . . 333
Purificationis B. M. V. . . 291
Purissimi Cordis B. M. V. . 558
Puritatis B. M. V. . . . 563

Quadraginta Martyrum. . 308
Quatuor Coronatorum Mart. . 448

Raphaelis Archangeli . . 568
Raymundi Nonnati Conf. . 405
Raymundi de Pennafort Conf. 285
Redemptoris (Sanctissimi) . 564
Reliquiarum (Sanctarum). . 569
Remigii Ep. Conf. . . . 429
Respicii (*et Soc. Mart.*) . . 449
Resurrectionis Domini . . 139
Rochi Conf. 557
Romani Mart. . . . 391
Romualdi Abb. . . . 297
Rosae a S. Maria Virg. . . 404
Rosarii B. Mariae V. . . 423
Rufinae ac Secundae Virg. Mart. 374
Rustici (*et Soc. Mart.*) . . 434

Sabbae Abbatis . . . 269
Sabinae Mart. 404
Salvatoris (Dedic. Archibas. Ss.) 449
Sanctissimi Redemptoris . . 564
Sanctorum omnium. . . 440
— Octava . . . 448
Sanguinis D. N. J. C. (Pretios.) 362
Saturnini Mart. . . . 265
Scholasticae Virg. . . . 298
Sebastiani (et Fabiani Mart.) . 282
Secundae (*ac Rufinae Virg. M.*) 374
Sennen (*et Abdon Mart.* . . 382
Septem Dolor. B. M. V. (Pass.) 317
— (Septembris). . . 411
Septem Fratrum Mart. . . 374
Septem Fundatorum Ord. Serv. B. M. V. 303
Sergii (*et Soc. Mart.*) . . 434
Silverii Papae Mart. . . 344
Silvestri I. Papae Conf. . . 101
Silvestri Abb.. . . . 460
Simeonis Ep. Mart. . . 306
Simonis (et Judae Apost.) . 440
Simplicii (*et Soc. Mart.*). . 381
Smaragdi (*et Soc. Mart.*) . 391
Soteris (*et Caii Mart.*) . . 319
Stanislai Ep. Mart. . . 328
Stanislai Kostkae Conf. . . 569
Stephani Protomartyris . . 93
— Octava . . . 105
— *Inventionis* . . 386
Stephani I. Papae Mart. . 386

Stephani Hungar. Regis Conf. 405
Stigmatum S. Francisci . . 415
Summ. Pont. (Comm. Omn. SS.) 555
Susannae (*et Tiburtii Mart.*) . 394
Symphoriani (*et Soc. Mart.*) . 400
Symphorosae cum 7 Filiis M. 376

Teresiae Virg. . . . 435
Theclae Virg. Mart. . . 418
Thomae Apostoli . . . 277
Thomae Ep. Mart. . . . 101
Thomae de Aquino Conf. Doct. 308
Thomae de Villanova Ep. Conf. 417
Tiburtii (*et Susannae Mart.*) . 394
Tiburtii (*et Soc. Mart.*) (14 Ap.) 318
Timothei Ep. Mart. . . 285
Timothei (*et Soc. Mart.*). . 400
Titi Ep. Conf. . . . 297
Transfigurationis D. N. J. C. . 386
Translationis Domus B. M. V. . 518
Trinitatis Sanctissimae . . 167
Tryphonis (*et Soc. Mart.*) . 449

Ubaldi Ep. Conf. . . . 331
Urbani I. Papae Mart. . . 333
Ursulae (*ac Soc. Virg. Mart.*). 439

Valentini Presb. Mart. . . 305
Valeriani (*et Soc. Mart.*) . 318
Venantii Mart. . . . 331
Victoris I. Papae Mart. (*et Soc.*) 381
Viginti sex Mart. Japonens. . 528
Vincentii Ferrerii Conf. . . 318
Vincentii a Paulo Conf. . . 376
Vincentii (*et Anastasii Mart.*). 285
Visitationis B. Mariae Virg. . 367
Vitalis Mart. 320
Vitalis (*et Agricolae Mart.*) . 448
Viti (*et Soc. Mart.*). . . 342

Wenceslai Ducis Mart. . . 419

Zephyrini Papae Mart. . . 401

INDEX

Tonorum communium et Ordinarii Officii.

Toni ℣. Deus in adjutorium . 1
Toni Psalmorum . . . 1
Tonus Capituli. . . . 17
Toni Versiculorum . . . 18
Toni Orationum . . . 19
Toni ℣. Benedicamus . . 25
Hymni et Psalmi ad Horas Minores pro Dominicis et Festis . 29
Dominica ad Vesperas . . 38
Suffragium de Omnibus Sanctis. 47
— de Cruce. . . 48
Dominica ad Completorium . 49
Antiphonae B. M. V. . . 59
— tonus simplex. . 64
Psalmi Vespertini . . . 67

INDEX

Proprii de Tempore.

Dominicae Adventus . . 72
Nativitas Domini . . . 86
S. Stephani Protomartyris . 93
S. Joannis Apostoli. . . 95
Ss. Innocentium . . . 98
Dominica infra Octav. Nativit. 100
Circumcisio Domini. . . 101
Octava S. Stephani. . . 105
— S. Joannis . . . 106
Vigilia Epiphaniae . . . 108
Epiphania Domini . . . 110
Dominica infra Oct. Epiphaniae 117
Octava Epiphaniae. . . 118
Ss. Nominis Jesu . . . 118
Dom. III.-VI. post Epiph. . 122
Dom. in Septuagesima . . 124
— Sexagesima . . 125
— Quinquagesima . . 125
Dom. Quadragesimae . . 126
Dominica de Passione . . 131
— in Palmis. . . 134
Feria V. in Coena Domini . 135
Feria VI. in Parasceve . . 137
Sabbato Sancto . . . 137
Resurrectio 139
Feria II. et III. post Pascha . 142
Dominica in Albis . . . 143
Dominica II. post Pascha. . 147
Solemnitas S. Joseph. . . 148
Dom. IV.-V. post Pascha . 153
Ascensio Domini . . . 155
Dom. infra Octavam . . 160
Dom. Pentecostes . . . 161
Feria II. et III. post Pent. . 166
Ss. Trinitatis. . . . 167
Comm. Corporis Christi . . 172
Dom. infra Octavam . . 177
Dominicae post Pent. . . 178

INDEX

Communis Sanctorum.

Apost. et Evang. . . . 194
Unius Martyris . . . 199
Apost., Evang. et Martyrum Tempore Paschali . . 205
Plurimorum Martyrum . . 214
Confess. Pont. . . . 222
Confess. non Pont. . . . 232
Virginum 238
Non Virginum. . . . 244
Dedicationis Ecclesiae . . 250
In Festis B. M. V. . . . 256

INDEX

Variorum Cantuum et Appendicis.

Hymni de Ss. Sacramento 1*
Ante et post Benedictionem Ss. Sacramenti 16*
Te Deum. 22*, 25*
In honorem Ss. Sacramenti 29*
In honorem B. Mariae Virginis. 32*
Pro Summo Pontifice 44*
Tempore Adventus 44*
In Immaculata Conceptione B. M. V. 46*
Tempore Natalis Domini 47*
— Septuagesimae 53*
— Quadragesimae 55*
— Paschali 64*
In Festo S. Joseph 70*
In Ascensione Domini 72*
In Festo Pentecostes. 75*
In Festo Ss. Trinitatis 76*
In Festo Ss. Cordis Jesu 77*
In Nativitate S. Joannis Baptistae 80*
In Festo Ss. Apostolorum Petri et Pauli 82*
In Assumptione B. M. V. 87*
In Festo omnium Sanctorum 87*
In Dedicatione Ecclesiae 88*
Ordo ad recipiendum processionaliter Episcopum 90*
Ordo ad visitandas parochias 92*
In Confirmatione 94*

Feria V. et VI. Majoris Hebdomadae. Antiphonae ad Vesperas . . (1)
Tonus Lectionum in Officio Defunctorum . . . . (3)
Vespertini Psalmi per Tonos distributi . . . . (5)

ERRATA.

Pag.	*pro*	*lege*
105	2ª Ant. Lápides torréntis	Lápides torréntes
(38)	℣. 28 Spirítu*i*	Spirítu*i*
(42)	℣. 8 (**E** : **Jerúsa**lem.)	(**E** : *Je***rúsa**lem.)
(49)	Tonus 4. ℣. 3. *éjus*	é*jus*
(59)	℣. 6 víis	**ví**is
(60)	Tonus 4. ℣. 1 córde	*córde*
(65)	℣. 9 **dedú**cet	**dedúcet**
(82)	℣. 11 et **Fí**lio	*et* **Fí**lio

(47) *et* (69). *Rubricae :* Terminationes... antecedentibus. *adde :* (Sed pro Terminatione D², accentui additur superveniens anticipata, cum acuta habetur antepenultima).

(84) *Pro* Mediatio... duabusque notis, *lege :* Mediatio... tribusque notis.

N° 751.